*MASTER*
*NEGATIVE*
*NO. 91-80172-4*

*AUTHOR:* HERONDAS

*TITLE:* HERONDAE MIMIAMBI

*PLACE:* LIPSIAE

*DATE:* 1905

Master Negative #

91-80172-4

# COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
# PRESERVATION DEPARTMENT

## BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

```
BKS/PROD  Books      FUL/BIB   NYCG91-B60220         Acquisitions     NYCG-YG
FIN PN HERONDAS, AND TW MIMIAMBI - Cluster 4 of 17 - Record added today
+
 ID:NYCG91-B60220    RTYP:a    ST:p    FRN:     MS:       EL:1      AD:06-21-91
 CC:9124  BLT:am     DCF:      CSC:d   MOD:     SNR:      ATC:      UD:06-21-91
 CP:nyu     L:lat    INT:      GPC:    BIO:     FIC:0     CON:
 PC:r      PD:1991/1905        REP:    CPI:0    FSI:0     ILC:      MEI:1   II:0
 MMD:      OR:    POL:     DM:     RR:          COL:      EML:      GEN:    BSE:
 010      0534374
 040      NNC‡cNNC
 100 00   Herondas.
 245 10   Herondae Mimiambi‡h[microform];‡bnovis fragmentis avctos,‡cqvartvm edi
         dit Otto Crvsivs.  Accedvnt Phoenicis Coronistae, Mattii Mimiamborvm fra
         gmenta, mimorvm fragmenta et specimina varia nvper reperta.
 250       Ed. minor.
 260 0     Lipsiae,‡bin aedibvs B. G. Tevbneri,‡c1905.
 300       3 p. l., 130, [2] p.‡c18 cm.
 490 0     Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum Teubneriana
 700 00    Phoenix,‡cof Colophon.
 700 10    Matius, Cn.
 700 11    Crusius, Otto,‡d1857-‡eed.
 LDG       RLIN
 QD        06-21-91
```

Restri

### TECHNICAL MICROFORM DATA

FILM SIZE: 35 | REDUCTION RATIO: 11x

IMAGE PLACEMENT: IA IIA IB IIB

DATE FILMED: 8/9/91 | INITIALS S.m

FILMED BY: RESEARCH PUBLICATIONS, INC WOODBRIDGE, CT

BIBLIOTHECA
SCRIPTORUM GRAECORUM
ET ROMANORUM
TEUBNERIANA

# HERONDAS MIMIAMBI

EDIDIT

O. CRUSIUS

EDITIO MINOR

LIPSIAE
IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

# Naturstudien im Hause.



...nde.

Ein ... ...nungen
v. O. ... M 3.20.

größere ... ...r begabte,
den nat... ...itung auf
...r 1901.)

...ttag.

Ein ... ...t Zeich=
nunge... ...riginal=

...emein zur
Belehr... ...auch eine
recht g... ...etreffenden
nur zu... ...rvorgänge
und tie... ...rten, uns
entgege... ...plaudern
hören ... ...ichnungen
tragen ... ...sselbe ein
prächtig... ...Nr. 285.)

# ...Feld.

Ein ... ...t Zeich=
nunge... ...ckvollem
Original=Leinwandband M 3.60.

. . . Alles in allem teilt das neue Buch in vollem Maße die Vorzüge der alten, wie diese kann es als ein Meisterwerk der belehrenden Jugendliteratur bezeichnet werden. Eltern, die Zeit genug finden, ein Kapitel des Buches zu lesen, werden zugleich lernen, in welcher Weise man mit Kindern über die Gegenstände und Erscheinungen der Natur spricht, weswegen wir recht sehr wünschen, es möge das Buch nicht nur von der Jugend, sondern auch von den Erwachsenen mit aller Aufmerksamkeit gelesen werden.
(Schule und Haus 1902, Nr. 1.)

Zu den Meistern der volkstümlichen Darstellung gehört unstreitig Dr. K. Kraepelin, der mit seinen Naturstudien ein Volksbuch im wahren Sinne des Wortes geschaffen hat; denn sie sind so recht geeignet, die lern- und wißbegierige Jugend sowohl wie auch den erwachsenen Mann des Volkes zum naturwissenschaftlichen Denken anzuregen und ihnen die Natur mit ihrem Leben und Werden näher zu bringen. . . .
(Neue Bahnen, Jahrg. 1902, Heft 4.)

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

# Streifzüge durch Wald und Flur.

Eine Anleitung zur Beobachtung der heimischen Natur in Monatsbildern. Für Haus und Schule bearbeitet von Oberlehrer **Bernhard Landsberg.** Dritte Auflage. Mit 84 Illustrationen nach Originalzeichnungen von Frau H. Landsberg. 1902. In Original=Leinwandband M 5.—

Jeder Zeile des Buches merkt man es an, daß der Verfasser beseelt ist von einer glühenden Liebe zur Natur und daß er sich selbst mit vollster Hingabe der Beobachtung des pflanzlichen und tierischen Lebens widmet. Daß ein Unterricht in der Naturbeschreibung, wenn er im Sinne der „Streifzüge" von einem für seine Aufgabe begeisterten Lehrer erteilt wird, ganz außerordentlich fruchtbringend sein muß, darf wohl als selbstverständlich hingestellt werden.
(Pädagogisches Archiv 1895, Heft 9.)

Die Art der Darstellung ist fesselnd und anregend im höchsten Grad. In Summa ein schönes und vorzügliches Buch, das wir Freunden der Natur für sich und ihre heranwachsenden Kinder aufs wärmste empfehlen.
(Schweizer Lehrerzeitung.)

# Heimatklänge aus deutschen Gauen.

Für jung und alt ausgewählt von **Oscar Dähnhardt.**
Mit Buchschmuck von **Robert Engels.**

I. Aus Marsch und Heide. Niederdeutsche Gedichte und Erzählungen.
II. Aus Rebenflur und Waldesgrund. Mitteldeutsche Gedichte u. Erzählungen.
III. Aus Hochland und Schneegebirg. Oberdeutsche Gedichte und Erzählungen.

In künstlerischem Umschlag geheftet je 2 Mk., gebunden 2 Mk. 60 Pfg.

. . . Es ist ein rechtes Volksbuch und kann und wird mithelfen, ein neues Band herzustellen zwischen den oft noch durch die Eigenart getrennten Stämmen Germaniens; die Eigenart soll bleiben; sie verleiht der Gesamtheit eine unberechenbare Stärke; aber die räumlich Geschiebenen erfahren hier von einander, wie sie im Denken und Empfinden doch zusammengehören als Kinder einer Mutter. Es ist meist „hausbackene", „bäuerliche" Poesie, die uns hier geboten wird, aber „kerngesund", in den Kreisen entstanden, die unsere „Attackenreiter" und „Scharfschützen" stellen und die — das nicht zu vergessen — auch in die Reihen der „Ritter vom Geiste" immer wieder frisches Blut bringen.
(Sächsische Schulzeitung, Literar. Beilage, 6. Dezember 1901.)

# HERONDAE MIMIAMBI

NOVIS FRAGMENTIS AVCTOS

QVARTVM EDIDIT

OTTO CRVSIVS

ACCEDVNT

PHOENICIS CORONISTAE
MATTII MIMIAMBORVM FRAGMENTA
MIMORVM FRAGMENTA ET SPECIMINA VARIA
NVPER REPERTA

EDITIO MINOR

MCMV
LIPSIAE
IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI

LIPSIAE: TYPIS B. G. TEVBNERI.



BERNARDO · P · GRENFELL · ARTHVRO · S · HVNT

FREDERICO · G · KENYON

PEREGRINATIONIS · BRITANNICAE · MEMOR

D · D · D · O · CR



a*

Tertiae quoque editionis exemplaribus spe citius divenditis a bibliopola rogatus sepositis praefationibus indicibusque plenioribus haec poematia ipsa adparatu critico instructa atque novis octavi potissimum et noni mimi fragmentis aucta denuo typis exprimenda curavi. Addidi praeterea fragmenta mimica quae e papyris et ostracis ediderunt Grenfell Hunt Reinach. Editio maior qua eorum quae ipsa papyro Londinensi inspecta correxi vel adieci rationes reddam brevi in publicum emittetur. Signorum explicationem in calce libelli reperies. Adiuverunt me cum alii tum G. A. Gerhard R. Herzog F. G. Kenyon Th. Zielinski.

Scr. Monachii Cal. Octobr. MCMIV.

**O. Cr.**

# TESTIMONIA.

1.

C. Plinius Caecilius Secundus in epistula ad Antoninum data Ep. IV 3, 3: . . . *et loquenti tibi illa Homerici senis mella profluere et quae scribis, complere apes floribus et innectere videntur. ita certe sum adfectus ipse, cum Graeca epigrammata tua, cum iambos (mimiambos* Gruter ex Palatini *micuambos) proxime legerem. quantum ibi humanitatis venustatis, quam amantia, quam arguta, quam recta! Callimachum me vel Heroden vel si quid his melius tenere credebam; quorum tamen neuter utrumque aut absolvit aut attigit.*

2.

Didymus proverbiorum et glossarum exempla e mimiambis sedulo excerpta lexicis et proverbiorum collectioni (Hesych., Etym.; 'Zenob.') inseruit: cf. libellum meum de Heronda scriptum (*Unters. zu H.*, Lips. 1892) atque testimonia infra adposita. Hinc *Ἡρώδης ὁ ἰαμβοποιός* citatur apud Zenobium volg. 510, Ath. II 101 (infra ad III 10 p. 24), *Ἡρώνδας ἐν Συνεργαζομέναις* apud Athenaeum III p. 86 B (fr. 13), *παρὰ Ἡροδότῳ* (scr. *Ἡρώνδᾳ*) . . *ἔστι δὲ χωλίαμβον τὸ μέτρον* apud

Orum (Etym. M., infra ad III 84 p. 30, V 32 p. 43. fr. inc. 68—70). Ceterum Didymus poetas altero a. Chr. n. saeculo posteriores proverbiorum testes non adhibuit.

3. 4.

Suetonium vel adeo Aristophanem Byzantium certum testem habemus unius loci V 75 p. 46; cf. etiam ad VII 9. 12 p. 59.

Ioannes Stobaeus quae *ἐκ τῶν Ἡρώνδα μιμιάμβων* excerpta esse testatur, infra inveniuntur ad I 15. 67. V 32. VI 37. VIII 42 atque p. 79 sqq.

5. 6. 7. 8. 9.

Plutarchum mimum II respicere consensu notabili coniecerunt Diels Hense Jevons. Cf. fr. inc. 67 p. 88.

Dio Cassius XLIV 15 incertum an Herondae verba V 35 memoria tenuerit, quamquam quod eadem sententia eisdem fere verbis eodem numero inclusa est apud utrumque id casui aegre tribues. Nec certiore coniectura Himerii or. XIV 23 p. 76 B. ad mim. IV 74 referes, vel Basilii in Is. V 491 ad mim. I (v. p. 6), Origenis in Philocalia p. 161 Rob. ad V 14 (v. p. 42).

10. 11.

Denique umbrae quaedam sermonis Herondei apud Alciphronem epistolographum observantur. Alciphr. I 38 *ὡς ἄδικον, ὦ φίλαι Μοῖραι*: rarissima, quod observavit E. Ziebarth, haec invocatio, frequens apud Herondam. *κόμματος Δαρεικοῦ* memor est Alciphro I 5,



ut Herondas; *ἀλινδεῖσθαι* (I 26. 31; III 11. 14. 31), *κιχλίζειν* (I 23. III 27. 74) alia vocabula Herondea frequenter adhibuit; *τὴν φλύαρον γλῶτταν ἀποτέμνειν* praebet garrulus, ut Metro VI 41, *οὐδὲ εἰδὼς ὅτι ποτέ ἐστιν ἡ πόλις* rusticus describitur, ut Thales II 55; cf. etiam adn. I 50 p. 11, II 102 p. 24, VII 63 123 p. 64. 69. Incerta haec quidem vestigia, sed quae coniuncta aliquid valeant.

Aristaeneti loci quidam similes ad mim. II 79. V 83 adiecta.

12.

Babrium *μυθίαμβον* suum (prooem. II) ad *μιμιάμβων* similitudinem nominasse vel omnino Heronda usum esse non satis exploratum, nam quae apud eum in versus exitu potissimum inveniuntur Herondae verbis consimilia, ea metro cogente facile ipse fingere poterat (cf. Babr. 189, 7 = Herond. III 49; 83, 3 = VII 100 etc.).

Quod olim ferebatur Hipponactis testimonium schol. Nicandr. Ther. 474 *λαιμᾷ δέ σου τὸ χεῖλος ὡς Ἡρώδου* dudum sublatum est pristina lectione *ὡς ἐρωδιοῦ* e probis libris restituta, cf. Hippon. 76 p. 487 Bgk.

13. 14. 15.

Cn. Mattii et Vergilii Romani mimiamborum fragmenta et testimonia in calce libelli addita sunt; Mattius ille, poeta Varrone antiquior, quin Herondam secutus sit nemo opinor dubitabit. Cerdonis sutoris nomen personamque Martialis aut ex ipsis his poematiis (VI. VII) petivit (III 16 *sutorum regule, Cerdo,*

sim. III 59. 99) aut ex mimiambis Romanorum ad Herondae exemplar compositis (cf. *Unters. zu H.* p. 150).

16. 17. 18.

Idem confitendum de Petronii et Senecae locis quibusdam (ad I 9. III 75. V 27) atque de Ammiani testimonio ad mimum II p. 15 adposito. Quamquam Plinio si tantum tribuendum est, ipsum exemplar Graecum illa aetate a Romanis lectitabatur.

# I.

# ΠΡΟΚΥΚΛΙΣ Η ΜΑΣΤΡΟΠΟΣ.

col. 1

ΜΗΤΡΙΧΗ

*Θ⟨ρέϊσ⟩σα, ἀράσσει τὴν θύρην τις· οὐκ ὄψῃ*
*μ⟨ή τις⟩ παρ' ἡμέων ἐξ ἀγροικίης ἥκει;*

ΘΡΕΙΣΣΑ

*τί⟨ς τὴν⟩ θύρην —*

ΓΥΛΛΙΣ

*ἐγῷδε.*

ΘΡΕΙΣΣΑ

*τίς σύ; δειμαίνεις*
*ἆσσον προσελθεῖν;*

---

ΠΡΟΚΥΚΛΙΣ Η ΜΑΣΤΡΟΠΟΣ.
Pro paragraphis personarum nomina addidi.

1 Θ---ϹΑ cf. 79 | ΑΡΑϹϹΙ | ΘΥΡ$\overset{Η}{Α}$Ν | ΟΨΙ corr. M, *ὄψει* plerique ‖ 2 Γ----ΠΑΡ cum paragr., suppl. Bl, spatium maius quam pro volgata *εἴ τις* | *ἡμέας* Rth; enclisis locum non habet | Α$\overset{ΓΡ}{Π}$ΟΙΚΙΗϹ, corr. m. pr., sed *ἄποικοι* pro *ἄγροικοι* etiam in pap. Berol. Aristot. polit. Ath. 13 p. 43 Ken., cf. v. 13 | ΗΚΙ ‖ 3 ΤΙ-Ι--| | ΘΥΡΗΝ· puncto ne eidem personae continuentur addito, suppl. Bl | ЄϹѠΔЄ Kn legerat alteram litteram incertam esse testatus: veram lectionem ЄΓѠΔЄ. (cum puncto) coniectura assecutus est Bl | ϹΥ·ΔЄΙΜΑΙΝΙϹ ‖ 4 ΠΡΟϹЄΛΘΙΝ cum puncto

---

Testim. interpr. Tit. Hesych. *προκυκλίς· ἡ παρ' ἐνίοις* (cod. $\overset{ε}{π}$, *προμνήστρια* plerique, sed cf. v. *φορίνη*, *ἤμαιθον*) *μνήστρια*. Cf. Poll. 3, 32 *οἱ Ἀττικοὶ καὶ μνήστριαν καὶ προμνήστριαν ὀνομάζουσιν* | Hesych. *μαστροπός .... προαγωγός*, cf. Basil. in Is. V p. 491 *προαγωγῷ τινι γυναικὶ .. ἣ μετὰ τὸ πᾶσαν ἀσέλγειαν ἐν τῷ ἰδίῳ σώματι ἀπαθλῆσαι ταῖς νέαις* (v. 19. 75. 90) *προσκάθηται τῶν ὁμοίων διδάσκαλος*

I

ΓΥΛΛΙΣ

*ἣν ἰδού, πάρειμ' ἄσσον.*

ΘΡΕΙΣΣΑ

*τίς δ' εἶ⟨ς⟩ σύ;*

ΓΥΛΛΙΣ

*Γυλλίς, ἡ Φιλαινί(ο)ου μήτηρ.*
*ἄγγειλον ἔνδον Μητρίχῃ παρεῦσάν με.*

ΘΡΕΙΣΣΑ

*καλεῖ —*

ΜΗΤΡΙΧΗ

*τίς ἐστιν;*

ΘΡΕΙΣΣΑ

*Γυλλίς.*

ΜΗΤΡΙΧΗ

*ἀμμίη Γυλλίς;*
*στρέψον τι, δούλη. τίς σε Μοῖρ' ἔπεισ' ἐλθεῖν,*
*Γυλλίς, παρ' ἡμέας; τί σὺ θε(ὸς πρ)ὸς ἀνθρώπους;*
*ἤδη γάρ εἰσι πέντε κου δοκέω (μῆνες,*

4 spat. ante ΠΑΡΙΜ | ACCON· cum puncto ‖ 5 ΔЄ|C|Y. cum puncto, nihil fissura haustum (*εἶς* M) | ΓΥΛΛΊC | in marg. m. r. (3?) ·ΝΙΔΟC· litteris minutis, ad ΦΙΛΑΙΝΙΟΥ ‖ 6 ΑΓΓЄ́ΙΛΟΝ cum paragr. | ΜΗΤΡΊΧΗΙ | ΠΑΡC(Є potius quam O)YCAN, *παρεῦσαν* Cr, *παροῦσαν* plerique ‖ 7 ΚΑΛΙ | perperam T litterae particulam abscissam pro puncto habet M; *καλῇ* M, *κάλει* (Metr.) Hdl Bl, sed cf. Menandri fr. 124 K. *ἐστιν* forma et spatio maiore punctoque intercedente enuntiatum finitum indicatur; noluit *καλεῖ τις;* (Blümner) | ΑΜΜΙΑ, corr. Rth Bch ‖ 8 *στρῶσον* Blümner | post ΤΙ fibra laesa, non punctum | post ΔΟΥΛΗ· spat. maius | ЄΛΘΙΝ ‖ 9 Π-ΡΗΜЄΑC, ΡΟC· m. rec. (4), *πρὸς* plerique, | *ἤμεας* M, sed enclisi vix locus est, cf. Cr Babr. proleg. p. XLIV ‖ 10 ΔΟΚЄΩ------ | suppl. Kn

7 Hes. *ἄμμια* (scr. *ἀμμία* ex Etym. M.)· *μήτηρ. τροφός.*
9 Seneca apocol. 13 *quid di ad homines*, cf. ad III 75



I

*ἐξ οὗ σε, Γυλλίς, οὐδ' ὄναρ, μὰ τὰ(ς) Μοίρας,*
*πρὸς τὴν θύρην ἐλθοῦσαν εἶδέ τις ταύτην.*

ΓΥΛΛΙΣ

*μακρὴν ἀποικέω, τέκνον, ἐν δὲ ταῖς λαύραις*
*ὁ πηλὸς ἄχρις ἰγνύων προσέστηκεν·*
*ἐγὼ δὲ δραίνω μυῖ' ὅσον· τὸ γὰρ γῆρας*
*ἡμέ(ας καθέλκει χἠ σκιὴ παρέστηκεν.* col. 2

ΜΗΤΡΙΧΗ

*ἔπισχ)ε καὶ μὴ τοῦ χρόνου καταψεύδεο.*
*οἵη τ' ἔτ' εἶ) γάρ, Γυλλί, χἠτέρους ἄγχειν.*

ΓΥΛΛΙΣ

*σίλ(λ)αι(ν)ε ταῦτα· τῆς νεωτέρης' ὑμῖν*
*πρόσεστιν —*

ΜΗΤΡΙΧΗ

*ἀλλ' οὔ, τοῦτο μή σε θερμήνῃ.*

12 ΠΡΟC cum paragr. | ΙΔЄ | ΤΑΥΤΗC(?) (N above C) ‖ 13 ΜΑΚΡΗΝ | spat. ante ЄΝ ‖ 15 ΜΥΙ› cum apostropho, in margine litteris minutissimis ΜΥCOCON, cf. Stob. | spat. ante ΤΟ ‖ 16 *ἤμεας* M, ad v. 9 | Χ'ΗCΚΙΗ ΠΑΡЄCΤΗΚЄΝ', puncta (cf. 40) add. man. rec.; *σκιὴ* = *Κήρ*, cf. trag. inc. 370 Nck[2] ‖ 17 suppl. St, *ἔρειδε* (Philostr. Apoll. IV 10, 2) Cr[2] *ἀλλ' (σὺ δ') οὖλε* (St) vereor ut locum habeat, potest *ἔκληγ)ε* (Cr[3]); *σίγη τ)ε* Bch, sed ante Є fuit Γ vel ΔΛΧ | ΚΑΤΑΨЄΥΔΟΥ·:, e coniectura corr. m. rec.[2] (·Є· ·CO· above), secutus sum coll. III 58, *καταψεύδευ* M ‖ 18 suppl. Tck Cr coll. III 13, *αἰεὶ· θέλει)* Cr, *γῆρας φιλεῖ)* Rth, *οὗτος φιλεῖ)* Zl *δυνήσεαι)* vel *ἰσχὺν ἔχεις)* Bch, *οἵη τ' ἔτ' εἶ)* Tck | ΑΓΧΙΝ ‖ 19 CΙΛ-ΑΙΝЄ cum paragraphi umbra, priores litterae vv. 19—27 evanidae. *σίλλαινε· ταῦτα* Nch Hdl Bl, sed cf. V 29 *ταῦτα .. πληκτίζευ* | ΝЄΩΤЄΡΗ'CΥΜΙ͂Ν | *ταῦτ' ἃ* M caesura vix ferenda ‖ 20 spat. ante ΑΛΛ, Metrichae dedit Cr Hck (cf. infra V 77), continuant plerique | ΘЄΡΜΗΝΗ

13 Hesych. *λαύρα· ῥύμη ... οἱ δὲ στενωπούς. καὶ δίοδοι.* ‖ 15 sq. Stob. Flor. 116, 18 *Ἡρώδου μιμιάμβων· ἐγὼ — μυιὸς ὢν — καὶ (κὴν) σκιὴ παραστήκει*, cf. PLGr. II[4] p. 510 Bgk. Legerat quod prima manu traditum est interpunctione non adiutus; in pap. margine temeraria correctoris coniectura, cf. VI 37. Adde Cic. ad Att. XII 51, 2 *τοῦτο δὲ μυῖ' ὅση* (El Philol. LIX 473) ‖ 16 Hesych. *καθέλκει· καταβάλλει.* Ad Herondam rettulerat M. Schmidt

I

ΓΥΛΛΙΣ

ἀλλ', ὦ τέκνον, κόσον τιν' ἤδη χηραίνεις
χρόνον μόνη τρύχουσα τὴν μίαν κοίτην;
ἐξ οὗ γὰρ εἰς Αἴγυπτον ἐστάλη Μάνδρις,
δέκ' εἰσὶ μῆνες κοὐδὲ γράμμα σοι πέμπει,
ἀλλ' ἐκλέλησται καὶ πέπωκεν ἐκ καινῆς.
κεῖ δ' ἐστὶν οἶκος τῆς θεοῦ· τὰ γὰρ πάντα,
ὅσσ' ἔστι κου καὶ γίνετ', ἔστ' ἐν Αἰγύπτῳ·
πλοῦτος, παλαίστρη, δύναμις, εὐδί(η, δ)όξα,
θέαι, φιλόσοφοι, χρυσίον, νεηνίσκοι,
θεῶν ἀδελφῶν τέμενος, ὁ βασιλεὺς χρηστός,
μουσήιον, οἶνος, ἀγαθὰ πάνθ' ὅσ' ἂν χρῄζῃς,
col. 3 γυναῖκες, ὁ(κ)όσους οὐ μὰ τὴν (Ἅ)ιδεω κούρην
ἀστέ)ρας ἐνεγκεῖν οὐραν(ὸ)ς κεκαύχηται,
τὴν) δ' ὄψιν οἷαι πρὸς Πάριν κοθ' ὥρμησαν
θεαὶ κρι)θῆναι καλλονήν — λάθοιμ' αὐτὰς
εἰποῦσα). κοίην οὖν, τάλαινα, σὺ ψυχὴν
ἔχουσα) θάλπεις τὸν δίφρον; κατ' οὖν λήσεις

23 ΜΆΝΔΡΙϹ ‖ 25 ΕΚΛΕΛΗϹΤΑΙ (ϲ superscr.) | ΚΑΙΝΗϹ (·λ· superscr.), super Η non accentus, sed ·λ· (λείπει) (Palmer), in marg. ΚΥ..ΠϹ (ΛΙΚΟϹ superscr.) (κυλικος m. r. ex κυσης?) ad καινῆς referendum; de imagine cf. Theogn. 962 ‖ 26 ΚΙ̅ ‖ 27 ὅσ' M | 27 ΚΟΥ, | κἠγίνετ' W | versuum 28. 29 singula verba vel verborum paria singulis spatiis in pap. discreta, ut VII 57 ‖ 29 ΘΈΑΙ *spectacula* ‖ 31 ͅΜΟΥϹΗΙΟΝ ΟΙΝΟϹ ΑΓΑ (ΘΑ superscr.), _ lineola lacunae indicium, corr. m. rec.[2] | ΧΡΗΖΗΙϹ, Bch Bl, Ϲ non dispicio; num χρῄζῃ, scil. Mandris? ‖ 32 ..ΔΕΩ, Δεωκούρην (M) legi non potest ‖ 33 priorum tertiae columnae litterarum tenues umbrae servatae | suppl. Hck Rth ‖ 34 --ΝΔΟΨΙΝ, superscr. -Ο---ΟϹ τὸ δ' εἶδος (Hdl Bl), suppl. Kn ‖ 35 -------ΘΗΝΑΙ suppl. Bch ‖ 36 suppl. Bl, μειοῦσα) Mk (St), ἰσοῦσα) St, ἰδοῦσα) Bch ‖ 37 ΚΑΤΟΥ (Ν superscr.) κ m. r.[2]

35 cf. Hesych. καλλονή· εὐπρέπεια



γηρᾶσα) καί σευ τὸ ὥριμον τέφρη κάψει. I
σύντει)νον ἄλλῃ χἠμέρας μετάλλαξον
τὸ)ν νοῦν δύ' ἢ τρίς, χἰλαρὴ κατάστηθι
ἱλαρὸν πρ)ὸς ἄλλον· νηῦς μιῆς ἐπ' ἀγκύρης
οὐκ ἀσφ)αλὴς ὁρμεῦ(σ)α. κεῖνος ἢν ἔλθῃ
κάτω σ' ἀφέλκ)ων μηδὲ εἷς ἀναστήσῃ,
μέμψ(ῃ) σ(εαυτῇ)· π(ο)λ(λ)ὰ δὲ ἄγριος χειμὼν
ἐ(ξ ε)ὐ(δίης κου ἐνέπ)εσε, κοὐδὲ εἷς οἶδεν
τὸ μέλλο)ν ἥμεων· ἄστατος γὰρ ἡμείων
ζ)ο(ή —

ΜΗΤΡΙΧΗ

(τί οὖν) φῃς;

38 suppl. Rth, τακεῖσα, Bch, sed cfr. v. 63 | ΩΡΙΜΟΝ, voluit ὥριον; col. 3 cum col. 4 coniuncta in margine sin. ·Μ repetitum leges m. rec. | τεφρὴ Zl ‖ 39 suppl. Bch, πάπτη)νον W | spat. ante ΑΛΛΗ | ΧΗΜΕΡΑϹ (·κ· superscr.) ‖ 40 suppl. Bl Bch | ΧΙΛΑΡ·ΗΚΑΤΑϹΤΗΘΙ, rhythmum indicavit scriba, cf. 16 | --Ι.ΟΥΝ, conieceram πλοῦν (cf. Theogn. 460) quod recepit M, sed Π legi non potest | ΤΡΙϹ servavit M ‖ 41 -----(-)ΠΟϹ(?) (Ρ superscr.), suppl. Cr, φίλον Bch, ἀνδρῶν πρὸς Rth ‖ 42 suppl. Hicks | ΟΡΜΕΥ potius quam ΟΡΜΟΥ | κεῖνος ἢν ἔλθῃ Metrichae, quae sequuntur lenae tribuerunt Rth Bl, vereor ut recte ‖ 43 -----ϹΙΙ(---ΩΝ, deinde spatium, suppl. Cr; loquitur de Morte, cf. v. 16. 63. III 17), possis κάτω σε ἀγινῶν vel μάρπτων, χειμών σ' ἂν ἴσχοι Bch | ΑΝΑϹΤΗϹΗΙ, super ΗϹ pap. laesa, nihil aliud | in margine dextra ῡ (cf. ad v. 74) ‖ 44 με.... αι ... τοδ ... Kn, (Η)ΜΕΑϹ--Ν--ΤΟΔΙΝΑΔΕ Dl, (Υ)ΜΕΑϹ Bl, -ΜΕΝ-Ψ--Ϲ---Π-ΛΛΑΔΕ Cr, litterae praeter primas incertae, suppl. Cr; μεθορμίσας· τὸ δῶμα κτλ. Bch ‖ 45 suppl. Cr, κάτεισι σείσων αὐτίκ' οὐδὲ Bch, Υ et ΕϹΕ litterarum vestigia videre mihi videor ‖ 46 suppl. Bch Cr Tck | ΓΑΡΗΜΙΩΝ, ΗΜΩΝ in ΗΜΙΩΝ mutavit m. pr., coniecturam dubitanter (ΑΝΘΡΩΠοις superscr.; sub οις deletum ων) superscripsit m. rec.[2] ‖ 47 Versus initio lineolam ⟋ sollemnem dubitationis notam adpictam cognovit Dl | ----Ι.Ι-Ϲ (lectio prorsus incerta), deinde spatium maius, suppl. Zl, βίος καθ' ὥρην Bch

38 Hesych. ὥριμον· καίριμον. ἤτοι καιρόν. ‖ 39 Hes. ἄλλῃ· ἀλλαχοῦ ‖ 47 Hes. φῄς· λέγεις. ὑπολαμβάνεις

I

ΓΥΛΛΙΣ

col. 4 ἀλλὰ μή τις ἕστηκε
σύνεγγυς ἡμιν;

ΜΗΤΡΙΧΗ

οὐδὲ εἷς.

ΓΥΛΛΙΣ

ἄκουσον δὴ
ἅ σοι χρ(εΐ)ζουσ' ὧδ' ἔβην ἀπαγγεῖλαι.
ὁ Ματακ(ί)νης τῆς Παταικίου Γύλλος,
ὁ πέντε νικέων ἆθλα — παῖς μὲν ἐν Πυθοῖ,
δὶς δ' ἐν Κορίνθῳ τοὺς ἴουλον ἀνθεῦντας,
ἄνδρας δὲ Πίσῃ δὶς καθεῖλε πυκτεύσας —,
πλουτέων τὸ κ(αλ)όν, οὐδὲ κάρφος ἐκ τῆς γῆς
κινέων, ἄθικτ(ο)ς (ἐς) Κυθηρίην, σφρηγίς,
ἰδών σε κατόδῳ τῆς Μίσης ἐκύμηνε
τὰ σπλάγχν' ἔρωτι καρδίην ἀνοιστρηθείς,

---

47 ЄCTHKЄĊ, C deletum ‖ 48 CYΝЄΓΓΥC | ΗΜ(Ὶ)Ν (m. pr. ω corr. in I?), interstitium ‖ 49 suppl. Hardie Bch ‖ 50 ΟΜΑ̅Τ̆Α̂Κ-ΝΗC, *Ματαχήνης* Rth, *Ματαχίνης* Bch, corrector (Bl) coniecit *Ματαλίνης* | ·Γ (Ψ RHerzog, fibrae umbra deceptus) ΥΛΛΟC·, in mg. ΓΡΥΛ· (m. rec.[3]), cf. fr. 12; *Γύλλος* Kn, plerique, *Ψύλλος* RHerzog ‖ 51 ΑΘΛ·Α, voluitne *ἄθλια*? ‖ 53 ΔЄΠΙCΗΙΔ-ι (*ἐπ ισον* Kn), ΤΡΙC legere sibi videtur St ‖ 54 dignosco Τ̅ΟΚΑ̂ΛΟΝ̂, *καλόν* in *κάλλος* corr. m. rec. | ΚΑΡΠ̂ΟC, Φ m. pr. ‖ 55 ΑΘΙΚΤ-C-CΚΥΘΗΡΙΗΝ suppl. El Cr Nch, *ἄ. ναὶ Κυθηρίην* Bch Zl | interstitium ante CΦΡΗΓΙC, interpunxi suadente Wright | *ἄ. ἐων Κυθηρης· ἦν, σφρηγίς* Rth metro reluctante ‖ 56 ΚΑΤ (Τ potius quam Θ) ΌΔΩΙΤΗCΜΪ́CΗC ‖ 57 ΤΑCΠΛΑΓΧΝЄΡΩΤΙ

---

50 Correctoris scripturam nescio an legerit Alciphro III 10 p. 71 *Γρυλλίωνα*...*καὶ Παταικίωνα παρεστάναι* (cf. III 42 p. 80; 44 p. 81). *Ψύλλος ὁ θηρεύων ἀταλόφρονας* lenonis nomen Anth. Pal. VII 403 atque in Menandri Messenia (Phot. Suid. s. v.. cf. fr. 37 CA. III p. 19 K) ad Rudolfi Herzog coniecturam adpositum.



καί μευ οὔτε νυκτὸς οὔτ' ἐφ' ἡμέρην λείπει I
τὸ δῶμ(α, τέ)κνον, ἀλλά μευ κατακλαίει
καὶ ταταλίζει καὶ ποθέων ἀποθνήσκει.
ἀλλ' ὦ τέκνον μοι Μητρίχη, μίαν ταύτην
ἁμαρτίην δός· τῇ θεῷ κατάρτησον
σαυτήν, τὸ (γ)ῆρας μὴ λάθῃ σε προσβλέψαν.
καὶ δοιὰ πρήξεις· ἡδέω(ς ζ)ή(σεις καὶ πρὸς col. 5
δοθήσεταί τι μέζον ἢ δοκεῖς. σκέψαι,
πείσθητί μευ· φιλέω σε, ναὶ μὰ τὰς Μοίρας.

ΜΗΤΡΙΧΗ

Γυλλί, τὰ λευκὰ τῶν τριχῶν ἀπαμβλύνει
τὸν νοῦν· μὰ τὴν γὰρ Μάνδριος κατάπλωσιν
καὶ τὴν φίλην Δήμητρα, ταῦτ' ἐγὼ 'ξ ἄλλης
γυναικὸς οὐκ ἂν ἡδέως ἐπήκουσα,
χωλὴν δ' ἀείδειν χωλὸν ἐξεπαίδευσα
καὶ τῆς θύρης τὸν οὐδὸν ἐχθρὸν ἡγεῖσθαι.
σὺ δ' αὖτις ἔς με μηδὲ ἕν⟨α⟩, φ(ί)λη, τοῖον

---

58 *ἡμέρῃ* Hdl | ΛΙΠЄΙ ‖ 59 suppl. Kn ‖ 60 ΤΆΤΆΛΙΖЄΙ, ne legeretur *τατᾶ* ‖ 61 ΜΗΤΡΙΧΗΙ̇ iota del., *Μητρί, τὴν* M ‖ 62 *δὸς τῇ θεῷ·* M Dalmeyda alii ‖ 63 suppl. Kn | ΛΑΘΗΙ ‖ 64 Δ̊ΙΑΠΡΗΞЄΙC ΗΔЄΩ-/ Η-ˉΙ', spatium maius post C; *καὶ δοιὰ πρήξεις, ἡδονήν τε καὶ κέρδος* Bl, sed ЄΩ vel ЄΔ certum, *ἡδέως δὴ τερφθείσῃ* Dl, *ἡ. ζήσεις καί σοι* FD, *ἡδέως παθούσῃ γὰρ* Gomperz: de fine cf. Herod. III 6, infra VII 35 ‖ 65 ΔΟΚЄΙC CΚЄΨΑΙ˙ ‖ 66 Π̿ЄΙCΘΗΤΙ, paragraphus superior deleta | *μοι* nonnulli, ionismum servavi ‖ 67 post ΓΥΛΛΙ spat., *Γυλλίς* Rth Bch, cf. ad III 7 ‖ 68 spatium post ΝΟΥΝ | Κ-ΤΑΠΛΩCΙΝ cognovit Kn ‖ 69 ЄΓΩ Ξ (Ξ potius quam Γ vel Є) ΑΛΛΗC, verum viderant FD Dl, *ἔγω(γ)ε* plerique, *ἔγω(γ)* M; cf. VI 24 ‖ 71 ΧΩΛΟ̂Ν, Λ add. m. rec.[2] (= *χώλ' ἂν*): *χωλὸν* neutrius generis atque *ἂν* suppletur ex v. 70. 'crura fregissem' ‖ 73 ЄC, *εἴς* Radermacher Philol. LV 435 ‖ 73 sq. rest. Bl, *ἓν — χώρει·* Cr[2]

---

64 Hes. *δοιά· δύο* ‖ 67. 68 Stob. Flor. 116, 24 *Ἡρώδα Μιμιάμβων· Γύναι — νοῦν.* Invenerat ΓΥΛΛΙ, non ΓΥΛΛΙC

I φέρουσα χώρει μῦθον, ὃν δὲ γρήαισι
πρέπει γυναιξί, ταῖς νέαις ἀπάγγ(ε)λλε·
τὴν Πυθέω δὲ Μητρίχην ἔα θάλπειν
τὸν δίφρον· οὐ γὰρ ἐνγελᾷ τις εἰς Μάνδριν.
ἀλλ' οὐδὲ τούτων, φασί, τῶν λόγων Γυλλὶς
δεῖται. Θρέϊσσα, τὴν μελαινίδ' ἔκτ(ρ)ιψον
col. 6 κἠ)κτημόρους τρεῖς ἐγχέα(σα τοῦ ἀ)κρήτου
καὶ ὕδωρ ἐπιστάξασα δὸς πιεῖ(ν ἀ)δ(ρ)ῷ.
τῆ, Γυλλί, πῖθι.

ΓΥΛΛΙΣ

δεῖξον· οὐ, (μὰ το)ῦ(κ)πω(μα,
πείσουσά σ' ἦλθον, ἀλλὰ ἕ(κητι) τῶν ἱ(ρ)ῶν.

74 ος μετρηιαις Kn, ΟΝΔΕΓΡΗΙΑΙCΙ legit Bl (M γρήησι), ΟCᾶΛΕΤΡΗΙΑΙCΙ (Cr[2]) minus probabile, nam ЄΤ plerumque non coniungitur a scriba atque ἀλετρήαισι = ἀλετρίσι (cf. Lyr. adesp. 21 III p. 693 Bgk) forma singularis; μιτρηίαισι Bch. In marg. evanidae lineolae ⁖ (= πόρναις Dl Mk) papyri particulae inscriptae, quae aliunde petita videtur, cf. ad v. 43 || 76 ΔΙΥΘΕΩΔΕ (ne legeretur ὧδε), ΔΙ in Π corr. m. pr., cf. v. 37 || 77 ΜΗΤΡΙΧΗΝ (ΤΟΝ ΔΙΦΡΟΝ suprascr.) corr. m. pr. | ἐς M h. l. et saepius | ΜΑΝΔΡΙΝ 78 ΟΥΔΕ, ΧΙ m. rec.[3], οὐδὲ praeferendum, cf. 70 VII 49 | ΦΥCΕΙ, Α m. r.[2], τῶν λόγων φύσει M || 79 spatium post ΔΕΙΤΑΙ | in margine ΚΥ)ΗΑ (ΛΓΥ suprascr.) = κύλικα, κύλικα ἢ γυάλην? || 80 --ΚΤΗΜΟΡΟΥC, suppl. Bch Nch | ΤΡΕΙC‿ΓΧCΑ--ΟΥ-, suppl. Cr, τρὶς M | ἐγχέα(σά μοι ἀ)κρήτου Hdl, καταμέτρησον ἀκρήτου Bch || 81 ΚΑΙ, paragraphus adiecta ut II 54. 78 | ΠΙΕΙ--ΔΡΩ potius quam -ΩC suppl. Cr, ἀδρῶς Bch, cf. ἰδρῷ Bl || 82 ΤΗΙ | ΠΕΙΘΙ·, spatium maius; servae haec verba dant Ribbeckius Wright alii | ΔΕΙΞΟΝ, deinde interstitium; cf. Stratt. 1, 39 CA. III p. 362 K. | ΟΥ----Υ-ΠΩ ego, ΟΥ(ΑΜ-ΥΑΠΩ legit Dl, οὐ(κ ἐ)γὼ (π)άμπαν Bl vix recte, nam ΠΩ illud quod legeram et Kenyoni apparuit Dielsioque papyrum inspicientibus et mihi (de iurandi formula cf. v. 68, Il. Α 234); οὐ τό μευ ἄγγελμα? Bch; οὐ π(αρα)λλάττ(ειν Nairn nova Kenyonis lectione nisus || 83 spatium

81 Hesych. ἀδρῷ· μεγάλῳ (scil. ἐκπώματι) || 83 Hesych. ἱρῶν· εὐχῶν (scr. εὐωχιῶν?)?



ΜΗΤΡΙΧΗ

I ὧν οὕνεκέν μοι, Γυλλί, ὤνα' (ἡδίστου.

ΓΥΛΛΙΣ

ὅς σεῦ γένοιτο, μᾶ τέκνον, π(ο)λὺ(ς ληνῷ.
ἡδύς γε, ναὶ Δήμητρα· Μη(τρ)ίχ(ης) οἴ(νο)υ
ἥδιον' οἶνον Γυλλὶς οὐ πέ(π)ωκ(έ)ν (κ)ω.
σὺ δ' εὐτύχει μοι, τέκνον, ἀσ(φα)λίζου(σα
σαυτήν — ἐμοὶ δὲ Μυρτάλη τε κ(αὶ Σ)ίμη
νέαι μένοιεν, ἔστ' ἂν ἐνπνέ(η) Γυλλίς.

post ΗΛΘΟΝ | in fine τῶν σῶν Bch, ΤΩΝΙΡΩΝ Cr, assentientibus Bl Dl St; ἱρῶν (= dies festi, fortasse Λήναια) interpretatus cum propter ὧν οὕνεκεν κτλ. v. 84, quocum neque ἀλλ' ἔλεξ' ἐγὼν εἴρων coniungi potest nec magis ἀλλ' ἕκητι τῶν εἰρῶν (St) aut ἕκ(ητ' ἐ)τῶν (οἴ)ων (Ludwich); nam ὤνου 'νεκεν haud satis aptum

84 suppl. Cr coll. ἡδύς γε v. 86. VI 77, Γυλλίς, ὤνα(ο ζωροῦ vel ὤνα' (ἐκ Βάκχου Bch, (αὐτίτου Cr olim || 85 ΟCCΟΥ | ΜΑ | umbrae ultimarum litterarum servatae; suppl. Cr || 86 οἶνος Bch, verum vidit Bl || 87 ΗΔΕΙΟΝ | ΠΕ-ΩΚ(Ν-ω, suppl. Cr (an 'πεπώκειν?), πέ(πωκ' οὔκω Bch, alii aliud || 88 suppl. Bch, ἀσ(φαλέως τήρει Bl, Ἅιδη συγχωρέω τ. coniecerat Zl, Ἀΐδῃ ζεύξαις σ. Cr, ἀ(γκαλ)ίζου (δὲ vel ἀλλὰ κα)ὶ ζεῦ(ξον ταύτην Bch olim || 89 ΤΑΥΤΗΝ (C suprascr.), deinde spatium, Τ deletum et C m. pr. superscriptum esse testatur Kn; voluit quod dederam σαυτήν; volgatam lectionem ταύτην restituit M | suppl. Bch Cr Nch || 90 ∂(ρ( ΝΕΑΙ (coronis in margine)

# II.

# ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟΣ.

ΒΑΤΤΑΡΟΣ

*Ἄνδρες δικασταί, τῆς γενῆς μ(ὲν) οὐκ ἐστὲ*
*ἡμέων κριταὶ δήκουθεν οὐδὲ (τῆ)ς δόξη(ς,*
*οὐδ' εἰ Θαλῆς μὲν οὗτος ἀξίην τ(ὴν) νηῦν*
*ἔχει ταλάντων πέντ', ἐγὼ δὲ μ(η)δ' ἄρτους,*
col. 7 *ἀλλ' εἰ ὑ)περέξει Βατταρόν (τι π)ημ(ήν)ας,*
*κἠγ)ὼ (οὖ)ν — ἀκώλυτον γάρ — (ὑμ⟨έ⟩ας) κλαῦσαι*

---

1 ἘCΤΈ ‖ 2 interstitium ante ΟΥΔΕ ‖ 3 -ΟΥΔΙ, lineola illa NYN$^{H}$ corrigendum indicatur | NYN, н m. r.$^2$? ‖ 4 ΕΚΙ | ΔΕΜ(Μ, non Κ teste Bl)-Δ, *δ' ἐμ(οὐ)ς* plerique, sed spatium non sufficit; *δὲ μῦς ἄρτους* (Palmer) nimis quaesitum | 5 ---/ΠΕΡΕΞΕΙ, ----*περεξι κτλ* Kn, suppl. Hdl coll. Demosth. p. 791, 71. 1070, 61 | ---ΗΜΙ-ΙΑC, linea in mg. dextr., suppl. Nch ‖ 6 ---ω-Υ-ΙΑΚΩ-ΛΥΤΟΝ, suppl. Cr; utique non fuit ΛΥΚΟΝ; mira commenti sunt Bl M alii | ΓΑΡ----ΚΛΑΥCΑΙ, ' punctum et linea in marg. dextra syllabam omissam indicat, metrum enim creticum deesse arguit, quem quattuor litteris vix explebis; ineptum quod recepit Nairn *λύκον γὰρ (ἄξιον) κλαῦσαι* (Bl)

---

Testim. interpr. Plut. de poet. aud. 3 p. 18 C (Com. ad. 304 K.) *ὁ νέος ἀναγιγνώσκων ἃ Θερσίτης ὁ γελωτοποιὸς ἢ Σίσυφος ὁ φθορεὺς ἢ Βάτραχος* [*Βάτταρος*? *Βάταλος* Nauck] *ὁ πορνοβοσκὸς λέγων ἢ πράττων πεποίηται, διδασκέσθω τὴν μιμουμένην ταῦτα δύναμιν καὶ τέχνην ἐπαινεῖν, ἃς δὲ διαθέσεις καὶ πράξεις μιμεῖται καὶ προβάλλεσθαι καὶ κακίζειν* ad Battarum Herondae rettulerunt O. Hense H Diels F. B. Jevons. *Βάτραχος* nomen nihil habet offensionis, cf. praeter locos a Benselero collectos Suid. s. *Ἡσίοδος* (*Βάτραχον . . ἐρώμενον*) Symmach. epist. I 29. — Ammian. XXX 4, 14 si *mimiambos, non causarum remediis congrua commentantes* facit causidicos, hunc mimum vel similem respicit. Cf. Tiberii lusor *qui primum invenit causidicos imitari* CIL. 4886 (Dessau 5225). *Battari* nomine usus est Dirarum poeta PLM. II p. 73 B.



*ἐῶν γεν)ήσομ' ἀστός, ἢ ἄσ(τυ συ)νχωρῇ.* II
*οὗτ)ος μέτοι(κός) ἐστι τῆς (πό)λιος κἠγώ,*
*καὶ ζ)ῶμεν οὐχ ὡς βουλό(με⟨σ⟩)θα, ἀλλ' ὡς ἥμεας*
*ὁ και)ρὸς ἕλκει. προστάτην (νέμ)ει Μέννην,*
*ἐγώ) τ' Ἀρι(στοφ)ῶντα· πὺξ (νε)νίκηκεν*
*Μέν)νης, (Ἀρισ)τοφῶν δὲ κ(ἤτι) νῦν ἄγχει·*
*χὡς δ)ή ἐστ' ἀλ(ηθ)έα ταῦτα — το(ῦ ἡλ)ίου δύντος*
*παρ)έθετο λ(ύσ)ων, ἄνδρες, ἥ(ν εἶ)χε χλαῖναν —*
*ἀτ)ενῶς ἐ(ρ)ῶ· τῷ προστάτ(ῃ τ)εθώρ(η)γμαι.*

---

7 an *εἰπὼν*? | -C-ΙΗCΟΜΑCΤΟC | ----ΝΧΩΡΗ suppl. Mk, *ἢ ἄσ(τυρο)ν χώρῃ* coll. VI 97 et *ὥρα καὶ χώρα*) prov. Cr$^2$, alii aliud ‖ 8 Priorum litterarum umbras incertas ---ΟC (vel Ω) ΜΕΙΟ(Ν)ΙΙ -CCCΤΙ Angli quidam (FD) bene interpretati sunt in ceteris falsi; (*ξεῖν)ος μὲν ἱρός ἐστι κτλ.* vix recte Bl | --$^{10}$ΛΕΩC, corr. m. pr. ‖ 9 ----ΩΜΕΝΟΥΧΩC, suppl. Cr | Χ (del.) ΑΛΛΩCΉΜΕΑC, accentus synaloephes et *ἐγκλίσεως* indicium; ante Α m. pr. del. Κ vel Χ ‖ 10 ---ΡΟCΕΛΚ (potius quam Μ) Ι, *ὁ και)ρὸς* St Hdl Cr coll. v. 57 sqq. Philostr. ep. p. 229, 23 (*ἄγουσι . . . αὐτοὺς . . . οἱ καιροί*, *fata trahunt*), *ὁ χῶ)ρος* Cr$^2$ coll. *ἀλλ' ἕπου χώρας τρόποις, χώρᾳ ἕπεσθαι*; *π)ροσέλκει* volgo, sed ante ΡΟC non fuit Π | ΠΡΌ CΤΑΤΗΝ́--!, in margine νεμειν m. rec.$^2$, ut ΕΜΙ in ΝΕΜΙ correctum indicaretur, suppl. Cr, cf. Isocr. de pace 53 p. 170 B ‖ 11 ---ΙΑΙΙ---ΦΩΝΤΑ, suppl. Cr ‖ 12 suppl. Bch | ΝΥΝ ΑΓΧΙ, lineola m. r. in margine dextra ‖ 13 ----ΗΕCΤΑ (inc.) ---ΕΑ, (*κεἰ μ)ή ἐστ' ἀλ(ηθ)έα ταῦτα*, Bl ‖ 14 --C(Λ?)ΘΕΤΟ(ΠΙC?)---ΩΝ, suppl. Cr coll. v. 21, *ἐξῆλ)θετ' ὀλ(έσ)ων* Bl; non fuit *πρήσσων* | Ͱ--ΧΙ (Ε Bl) ΧΛΑΙΝΑΝ | cf. 21. 25 | v. 14 non sufficit ‖ 15 suppl. Cr, *στ)ενῶς* Bl | *ἐ(γ)ὼ* plerique | ---ΕΘΩΡ-ΙΓ (ΡΗΓ teste Bl) ΜΑΙ, *μ)εθώρ(μ)ισμαι* Cr olim (Kn), *δ)εδώρημαι* Bch, verum vidit Bl

---

7 Hes. *ἀστός· πολίτης. πολιτικός.* | id. *ἄστυ· ἡ πόλις . . . καὶ πολίτης* ‖ 10 Cf. Suid. s. v. *νέμειν προστάτην ἀντὶ τοῦ ἔχειν προστάτην. τῶν γὰρ μετοίκων ἕκαστος μετὰ προστάτου τῶν ἀστῶν τινος τὰ πράγματα αὐτοῦ διῴκει καὶ τὸ μετοίκιον κατετίθει.* Cf. lex. Bekk. anecd. p. 200 = Etym. M. p. 124, 48 s. v. *ἀπροστασίου*, Harpocr. s. v. *προστάτης*. Exemplum memorabile *μετοίκου* accusantis. ‖ 12 Hes. *ἄγχει· φέρει* (scil. *νίκην*?). *πνίγει*

II ἐρεῖ τά)χ' (ὕμι)ν· „ἐξ Ἄκης ἐλή(λουθ)α
πυρ)οὺς ἄγων κἤστησα τὴν κακὴν λιμόν.“
ἐγὼ δ)ὲ πε(ρ)νὰς ἐκ Τύρου τι τῷ δήμῳ
προτίθημι· δ)ωρεὴν γὰρ οὔθ' οὗτος πυ(ρ)οὺς
δίδωσ' ἀλή)θειν οὔτ' ἐγὼ πάλιν κείνην.
col. 8 εἰ δ' οὕνεκεν πλεῖ τὴν θάλασσαν ἢ χλαῖναν
ἔχει τριῶν μνέων Ἀττικῶν, ἐγὼ δ' οἰκέω
ἐν γῇ τρίβωνα καὶ ἀσκέρας σαπρὰς ἕλκων,
βίῃ τιν' ἄξει τῶν ἐμῶν ἔμ' οὐ πείσας,
καὶ ταῦτα νυκτός, οἴχεθ' ἧμιν ἡ ἀλεωρὴ
τῆς πόλιος, ἄνδρες, κἀφ' ὅτῳ σεμνύνεσθε,
τὴν αὐτονομίην ὑμέων Θαλῆς λύσει.
ὃν χρῆν ἑαυτόν ὅστις ἐστὶ κἀκ ποίου
πηλοῦ πεφύρητ' εἰδότ' ὡς ἐγὼ ζώειν
τῶν δημοτέων φρίσσοντα καὶ τὸν ἥκιστον.
νῦν δ' οἱ μὲν ἐόντες τῆς πόλιος καλυπτῆρες
καὶ τῇ γενῇ φυσῶντες οὐκ ἴσον τούτῳ
πρὸς τοὺς νόμους βλέπουσι κἠμὲ τὸν ξεῖνον

16 ----ἌΧ---Ν, suppl. Cr, litt. ΜΙΝ capita discernere mihi videor | ΝΕΞΑΚΗΣΕΛΙ, suppl. Bl ‖ 17 ΟΥΣΑΓ(Ω)Ν | priores litterae papyri particulae inscriptae certo huc relatae | noti mangones Tyrii | )ΝΚΉΤΗΣΤΑ-ΤΙΝ, turbatum aliquid scriba indicavit, corr. Mk, κἤ τι κρατεῖ Cr olim ‖ 18 ----ΕΠΣ-ΝΑΣ suppl. Cr | πόρνας ἐκ Τύρου (quod aegre refertur ad ἄγων)· τί τῷ δ. τοῦτ' ἐστι; Hdl ‖ 19 ΟΥΤΟΣ | suppl. Bch | ultimae litterae evanidae ‖ 20 ΘΙΝ, suppl. Hdl | Κ(fuit Π)ΑΛΙΝΚ-ΝΗΝ, παλιν κ.ινῆν Kn (quod accentus signum putat ad v. antecedentis ΥΡ spectat), καλην κι(υ)νην Bch ‖ 21 ΠΛΙ ‖ 22 ΕΧΙ ‖ 24 ΑΞΙ | ἘΜ'ΟΥ ‖ 26 ὅτεῳ M ‖ 28 ΟΝΕΧΡΗΝΑΥΤΟΝ, corr. El W Bch | κοίου M ‖ 29 ΙΔΟΤ | ΖΩΙΗΝ (Η superscr.) (= ΖΩΙΝ, ζώειν ζῆν?), corr. Cr. ‖ 31 εὔντες M ‖ 33 ΞΙΝΟΝ

23 Pollux VII 85 ἀσκέραι ὑπόδημα λάσιον χειμῶνος χρήσιμον (cf. ad mim. VII 57): Hippon. fr. 18. 19 Bgk ‖ 25 Hesych. ἀλεωρή· . . . ἀσφάλεια



οὐ(δεὶ)ς πολίτης ἠλόησεν οὐδ' ἦλθεν II
πρὸς τὰς θύρας μευ νυκτὸς οὐδ' ἔχων δᾷδας
τὴν οἰκίην ὑφῆψεν οὐδὲ τῶν πορνέων col. 9
β(ί)ῃ λαβὼν οἴχωκεν· ἀλλ' ὁ Φρὺξ οὗτος
ὁ νῦν Θαλῆς ἐών, πρόσθε δ', ἄνδρες, Ἀρτίμμης,
ἅπαντα ταῦτ' ἔπρηξε κοὐκ ἐπῃδέσθη
οὔτε νόμον οὔτε προστάτην οὔτ' ἄρχοντα.
κ)αίτοι λαβών μοι, γραμματεῦ, τῆς αἰκείης
τὸν νόμον ἄνειπε, καὶ σὺ τὴν ὀπὴν βῦσον
τῆς κλεψύδρης, βέλτιστε, μέχρις οὗ εἴπῃ,
μὴ πρός τε κυσὸς φῆσι χὠ τάπης ἧμιν,
τὸ τοῦ λόγου δὴ τοῦτο, ληΐης κύρσῃ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ἐπὴν δ' ἐλεύθερός τις αἰκίσῃ δούλην
ἢ ἑκὼν ἐπίσπῃ, τῆς δίκης τὸ τίμημα
διπλοῦν τελείτω.

ΒΑΤΤΑΡΟΣ

ταῦτ' ἔγραψε Χαιρώνδης,
ἄνδρες δικασταί, καὶ οὐχὶ Βάτταρος χρῄζων

36 ΩΙΚΊΑΝ (Ι superscr.), corr. m. pr. ‖ 37 ΒΙΗΙ ‖ 38 ἈΠΡΟΣΘΕ, Α anticipatum ex ΑΝΔΡΕΣ | Ἀρτίμης W. Schulze ‖ 39 ΑΠΑΝΤΑ, ηπαντα Kn, ἢ πάντα M alii ‖ 41 ΑΙΚΙΗΣ ‖ 43 legi potest μέχρι γ' οὗ, ut ἕως γε sim. | 'νείπῃ Bch, οὗ⟨ν⟩ οὗ⟨γ'⟩? Cr ‖ 44 φῆσι, φῇ τι? cf. ἴδωμι III 43, ἧσιν O 359, Krüger II 36, 9; Kühner-Bl. II 46 | μὴ πρόσθε — φθῆσι Hdl | an ἧμιν? cf. Cr Babr. p. XLIII ‖ 45 ΤΟ | ΛΗΪΗΣ ‖ 47 ἕλκων Rth | ἐπισπῇ M alii ‖ 48 ΔΙΠΛΟΥΝ c. paragrapho | ΤΕΛΙΤΩ ‖ 49 ΚΑ'(ΑΙ del.?) ΟΥΧΙΒΑΤΤΑΩΣΧΡΗΖΩΝ (ΡΟ superscr.), corr. m. pr.

44 Hesych. κυσός· ἡ πυγή, debebat ὁ πρωκτός, qui est λαλῶν ἄγλωσσος (Eubul. 107, 1, CAF. II p. 201, cf. Seneca apocol. 4 p. 229, 24, Anth. Pal. V 135, 2) ‖ 47 Hes. ἐπίσπῃ· ἐπισπάσηται. πληρώσῃ (Il. B 359). καταλάβῃ. Glossema primum Herondae versu male intellecto ortum (cf. ad. VII 114): nam ἐπισπῇ vix scribendum

II *Θαλῆν μετελθεῖν. ἢν θύρην δέ τις κόψῃ,*
col. 10 *μνῆν τινέτω, φησί· ἢν δὲ πὺξ ἀλοιήσῃ*
*ἄ(λ)λην πάλι μνῆν, ἢν δὲ τὰ οἰκί' ἐμπρήσ(ῃ*
*ἢ ὅρους ὑπερβῇ, χιλίας τὸ τίμημα*
*ἔ(νει)με, κἢν βλάψῃ τι, διπλόον τίνειν.*
*ᾤ(κ)ει πόλιν γάρ, ὦ Θαλῆς, σὺ δ' οὐκ οἶσθας*
*οὔ(τ)ε πόλιν οὔτε πῶς πόλις διοικεῖται.*
*ο(ἰκεῖ)ς δὲ σήμερον μὲν ἐν Βρικινδήροις,*
*ἐχθὲς δ' ἐν Ἀβδήροισιν, αὔριον δ', ἤν σοι*
*ν(α)ῦλον διδοῖ τις, ἐς Φασηλίδα πλώσῃ.*
*ἐ(γ)ὼ δ', ὅκως ἂν μὴ μακρηγορέων ὕμεας,*
*ὦνδρες δικασταί, τῇ παροιμίῃ τρύχω,*
*π(έ)πονθα πρὸς Θάλητος ὅσσα κα⟨ὶ⟩ πίσσῃ*

50 *ἢν* — 54 scribae tribuerunt Rth M alii; at *φησί* — *ἀλοιήσῃ* — *πάλι* — *ἔνειμε* — *τίνειν* a legum sermone aliena ‖ 51 ΦΗCIN 52 *πάλιν* plerique | ЄΜΠΡΗCΗΙ ‖ 54 ЄΝ ΙΜЄ cum paragraphi umbra | ΤΙΝΙΝ ‖ 55 Ω--Ι | ΟΙCΘΑC, alterum C m. r. additum esse (M) non credo, cf. v. 60. 67 extr.; *οἶσθα* Rth, *οἶσθας* etiam Babrii A 95, 14 ‖ 56 ΔΙΟΙΚΙΤΑΙ ‖ 57 ΒΡΙΚΙΝΔΉΡΟΙC ‖ 59 ΔΙΔΟΙ, *διδῷ* plerique, *διδοῖ* (coniunctivum) M | ΠΛΩCΗ ‖ 60 ΎΜЄΑC cum accentus umbra, cf. v. 9 ‖ 61 *τῆς παροιμίης* Cr olim, Bl ‖ 62 *Θα-*
HM
*λῆτος* M | ΚΑΠΙCCΗΙ (= *καὶ π. μ.*, corr. = *καὶ ἐν π. μ.* m. rec.[2])

52 Cf. Hes. *ἐμπρῆσαι· καῦσαι* ‖ 55 sq. cf. Alciphr. 31 p. 77 H. *οὐδὲ εἰδὼς ὅτι ποτέ ἐστι ἡ λεγομένη πόλις* ‖ 62 Zenob. Ath. I 39 *ὅσα μῦς ἐν πίσῃ* (*πίσσῃ* Laur.). *ἡ παροιμία εἴρηται ἐπὶ τῶν νενικηκότων μετὰ πολλοῦ πόνου. Μῦς γὰρ Ταραντῖνος πύκτης ἐν Πίσῃ* (*πίσσῃ* Laur.) *ἀγωνιζόμενος* [*καὶ*] *πρὸς πολλοὺς* (*πολλὰ* Laur.) [*ἔχων*] *ἀγωνιστὰς καὶ πολλὰς λαβὼν πληγὰς μόλις ἐνίκησεν.* Paullo plenius Zenob. Bodl. 194 (= Ps.-Diog. Vind. 72 paroem. II p. 11 sq.) atque Paris. S (Cohn. *Zu den Paroemiogr.* p. 69 coll. Phot. Suid.) e lexico et Zenob. contaminatus. A) *ἄρτι μῦς πίττης γεύεται·* (lacuna in B) *μέμνηται Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ τοῦ τριηραρχήματος* (L 26). *ἔστιν οὖν παροιμία τις* (add. *ἐπὶ τῶν ὀψὲ εἰς αἴσθησιν ἐρχομένων ἐν οἷς εἰσίν* e Suid.). B) ⟨*ὁμοία δὲ ὅσα μῦς ἐν πίσσῃ*⟩ *περὶ ἧς λέγει Καλυδώνιος* (num *Δίδυμος* καὶ?) *Ταρραῖος·* I) *Μῦς ὄνομά ἐστιν, ὥς φασι, Ταραντίνου πύκτου, ὃς ἐνίκησεν ἐν Πίσσῃ πολλὰς πληγὰς λαβὼν κατὰ τὴν ρια' Ὀλυμπιάδα* (*τὴν ιδ' ἐπὶ τῆς ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος* S). *διηγούμενος δέ τις* (*καί τις δ.* Diog.) *ἔλεγεν· ὅσα ἔπαθεν ὁ Μῦς ἐν τῇ Πίσσῃ.* II) *οἱ δέ φασι τὸ ζῷον ἐμπεσὸν εἰς πίσσαν δεινὰ πάσχειν καὶ τέλος ἀποθνήσκειν ἀνελθεῖν οὐ* (*μὴ* S) *δυνάμενον.* Vetus proverbium *μῦς ἐν πίσσῃ* ab ipso poeta ad pugilem translatum esse olim opinatus (*Unters.* p. 4) v. 62 *Πίσσῃ* | *Μῦς* scripsi multisque probavi; verum, quod monuit Kb, haec *ἀφ' ἱστορίας* explicatio grammatici videtur esse ab ipso Heronda profecti; simpliciorem illam, quae ultimo loco (B II) legitur apud Zen. Bodl., Didymi esse puto adversarium impugnantis (cf. Anal. ad paroem. p. 48) ‖ 70 Hesych. I p 169 Schm.: *ἀναγής· ὁ ἐναγής ἢ βέβηλος* ‖ 73 ad *τὸν ἐν Σάμῳ κομήτην* proverbialem rettulit Cr *Unters.* p. 45 (Cohn, *Zu den Paroem.* p. 80) | cf. Hesych. *βρίγκος· ἰχθὺς κητώδης?*



*μῦς· πὺξ ἐπλήγην, ἡ θύρη κατήρακται* II
*τῆς οἰκίης μευ, τῆς τελέω τρίτην μισθόν,*
*τὰ ὑπέρθυρ' ὀπτά. δεῦρο Μυρτάλη καὶ σύ·*
*δεῖξον σεωυτὴν πᾶσι· μηδὲν αἰσχύνευ·*
*νόμιζε τούτους οὓς ὁρῇς δικάζοντας* col. 11
*πατέρας ἀδελφοὺς ἐμβλέπειν. ὁρῆτ', ἄνδρες,*
*τὰ τίλματ' αὐτῆς καὶ κάτωθε κἄνωθεν*
*ὡς λεῖα ταῦτ' ἔτιλλεν ὠναγὴς οὗτος,*
*ὅθ' εἷλκεν αὐτὴν κἀβιάζετ' — ὦ Γῆρας,*
*σοὶ θυέτω ἐπ(εὶ) τὸ αἷμ' ἂν ἐξεφύσησεν,*
*ὥσπερ Φίλι(π)πος ἐν Σάμῳ κοτ' ὁ Βρέγκος.*

ICΘO
64 Μ~~ΘΙΡΑ~~Ν, corr. m. pr.; olim contuli *δεκάτην τίνειν*; at verius fortasse *μοῖραν*, scil. impendii, cf. III 46 ‖ 66 *σεαυτὴν* M, ut V 78 | *μηδέν'*? R Herzog coll. VI 26 ‖ 67 ΟΡΑΙC (Η supra), corr. m. pr. ‖ 68 spat. post ΒΛЄΠΙΝ ‖ 69 post *αὐτῆς* interpunxit Bch | ΚΑΤΩΘЄΝ, Ν del. m. pr. ‖ 70 ΛΙ͂Α | ὨΝΑΓΗC ‖ 71 ΙΛΚЄΝ ‖ 72 ΤΟ⌊ΑΙΜΑΝ, suppl. Bl ‖ 73 ΦΙΛΙΓΠΟC (Τ supra) (*Φίλιππος*, corr. *Φίλιστος* Bl) ЄΝCΑΜΩΙΠΟΤ (Κ supra) (corr. m. pr.) ΟΒΡЄΙ (Γ potius quam Ι vel C) ΚΟC, *ὁ ἄρεσκος* legebat Bch (Hense Mus. Rhen. LV), sed Α C Κ miram haberent formam; conieceram *κοτέ. ῥέγκεις*; vel *Βρεικός Βρέττος Βρεῦκος*, an = *βρίγκος*? *Βρεγκός* (a **Βρέγξ*) legi nequit, nam huius cliseos unum *λύγξ* exemplum noverunt grammatici (Herodian. II p. 758 L.).

II *γελᾷς; κίν(αι)δ(ός) εἰμι καὶ οὐκ ἀπαρνεῦμαι*
*καὶ Βάτταρός μοι τοὔνομ' ἐστὶ χὠ πάππος*
*ἦν μοι Σισυ(μ)βρᾶς χὠ πατὴρ Σισυμβρίσκος*
*κἠπορνοβόσ(κ)ευν πάντες, ἀλλ' ἕκητ' ἀλκῆς*
*θαρσέων λέως λ(έγ)οιμ' ἄν· „εἶ, Θαλῆς, εἴη·*
*ἐρᾷς σὺ μὲν ἴσω(ς) Μυρτάλης· οὐδὲν δεινόν·*
*ἐγὼ δὲ πυρῶν· ταῦτα δοὺς ἐκεῖν' ἕξεις.*
*ἢ νὴ Δί', εἴ σευ θάλπεταί τι τῶν ἔνδον,*
col. 12 *ἔμβυσον εἰς τὴν χεῖρα Βα(ττ)αρίῳ τιμήν,*
*καὐτὸς τὰ σ' αὐτοῦ θλῆ λαβὼν ὅκως χρῄζεις·*

74 ΓΕΛΑΙC, deinde interstitium ‖ 76 CICY/ ΒΡΑC | CICYMBΡΊC ΚΟC ‖ 77 spat. post ΠΑΝΤΕC ‖ 78 ΘΑΡCΕΩΝ ΛΕC (fuit Ω, non Ο) C̓Λ--ΟΙΜΑΝ ΙΘΑΛΗCΙΗΙ (non fuit ΙCΙ), corr. (*λεώ, λέων*?) deleta, interstitium post ΑΝ; *λέοντ' ἄγχοιμ' ἂν* (Kb) vel *ἕλοιμ' ἂν* (Bl, M, alii) omnino non convenit cum litterarum vestigiis | *εἰ Θαλῆς εἴη* '*si sit Thales*' Bch, *εἰ Θ. εἶσι* M; possis etiam *εἰ Θ. εἴην* 'si iuvenis essem sicut Th.'; sed impeditae sententiae: itaque aut *εἶ* ad *εἶμι* referendum (cf. Hesych.) aut *ἴ⟨θι⟩, Θαλῆς* (ΙΘΙΘΑΛΗC) corrigendum. Fictum ab his verbis sermonem (cf. v. 84) oriri et paragrapho indicatum et interstitio post ΑΝ. '*Accede, Thales; bene habet*' ‖ 79 ΕΡΑΙC ΜΕΝ (CY superscr.), CY m. pr., *σὺ μὲν ἴσως* plerique praeter M | spat. ante ΟΥΔ̇ΕΝ ‖ 80 ΠΥΡΕΩΝ ad *πυρούς* v. 17; cf. *χειρέων* VI 11, VII 3 sim. | ΕΚΙΝΕΞΙC ‖ 81 *ναὶ* M, sed cf. praef. | ΙCΕΥ ‖ 82 ΧΙΡΑ | ΒΑΤΤΑΡΙΩΙ̇, *Βαττάρῳ* plerique, sed cf. *Εὐριπίδιον* sim. | ΤΙΜΗΝΙ̇, num vocis *Βατταρίῳ ι* (per synizesin pronuntiandam, cf. VIII 11) deletam voluit? ‖ 83 ‿ΚΑΥΤΌCΤΑC'ΑΥΤΟΥΘΛΗ͂, *ἢ αὐτὸς* Bch; ‿ lineola scriptorem de loco dubitasse indicatur; ' m. rec. sublatum videtur; *αὐτὸς τὰ σαυτοῦ, πρᾶττε τὰ σαυτοῦ* formula sollemnis, sed *σὰ* interpretatio antiqua (cf. Il. Z 490) non displicet, ubi de re acquirenda agitur | ΧΡΗΖΕΙC

78 Hesych. *λείως· ... σφόδρα· τελείως ..* Etym. M. 560, 30 (Herod. II p. 190 L. cf. Apollon. p. 58, 12 Schn.) *εἰ δὲ βαρύνεται (λέως), ἀποβολή ἐστι τοῦ τελέως.* cf. Archil. fr. 112; vera interpretatio (*placide*) repetenda e Solonis *κωτίλλοντα λείως* Aristot. Athen. rep. 12 | Hesych. *εἶ· πορεύου*, cf. Solmsen Mus. Rhen. LIV 348 | id. *εἴη· γένοιτο, ἔστω. εἴη· ... καὶ ἔξεστιν* ‖ 79 sq. cf. Aristaen. I 14 *ὑμεῖς μὲν κάλλους, ἐγὼ δὲ χρημάτων ἐρῶ*



*ἔνεστιν.“ ἄνδρες — ταῦτα μὲν γὰρ εἴρηται* II
*πρὸς (τ)οῦτον, ὑμεῖς δ' ὡς ἀμαρτύρων εὔντων*
*γνώμῃ δικαίῃ τὴν κρίσιν διαιτᾶτε.*
*ἢν δ' οἷον ἐς τὰ δοῦλα σώματα σπεύδῃ*
*κὴς βάσανον αἰτῇ, προσδίδωμι κἀμαυτόν·*
*λαβών, Θαλῆ, στρέβλου με· μοῦνον ἡ τιμὴ*
*ἐν τῷ μέσῳ ἔστω· ταῦτα τρυτάνῃ Μίνως*
*οὐκ ἂν δικάζων βέλτιον δ(ι)ῄτησε.*
*τὸ λοιπόν, ἄνδρες, μὴ δοκεῖτε τὴν ψῆφον*
*τῷ πορνοβοσκῷ Βαττάρῳ φέρειν, ἀλλὰ*
*ἅπασι τοῖς οἰκεῦσι τὴν πόλιν ξείνοις.*
*νῦν δείξεθ' ἡ Κῶς κὠ Μέροψ κόσον δραίνει,*
*χὠ Θεσσαλὸς τίν' εἶχε χἠρακλῆς δόξαν,*
*χὠσκλήπιος κῶς ἦλθεν ἐνθάδ' ἐκ Τρίκκης,*
*κἤτικτε Λητοῦν ὧδε τεῦ χάριν Φοίβη.* col. 13
*ταῦτα σκοπεῦντες πάντα τὴν δίκην ὀρθῇ*
*γνώμῃ κυβερνᾶτ', ὡς ὁ Φρὺξ τὰ νῦν ὗμιν*

84 ΕΝΔΕΤΙC (C N superscr.) (C potius quam Γ), ultima littera deleta, c ɴ add. m. rec.[2], corr. Cr. *ἔν δ' ἐστίν* Bch, *ἔν δ' ἔστ' ἔτ'* Hw, *ἐν δ' ἔστιν* Cr olim, Bl M, sed *δὲ* illud vereor ne addiderit qui hoc vocabulum perperam ad ea rettulit quae sequuntur, sicut Bl (*ἐν δ' ἔστιν, ἄνδρες· ταῦτα κτλ.*) | ΑΝΔΡΕΑC (ε superscr.), ε add. m. rec., Α in Ε corr. m. pr. ‖ 87 *οἷον solum* Cr[1] coll. *προσδίδωμι* ‖ 88 ΑΙΤΗΙ ‖ 92 ΔΟΚ'ΙΤΕ, ΔΟΚΙΤΕ, non ΔΟΚΕΙΤΕ, nam M papyri ruga distracta falsus est ‖ 94 ΞΙΝΟΙC ‖ 95 ΔΊΞΕΘΗΚΩ͡C | ΔΡΑΙΝΕ̍Ι nescio quid super Ε (expunxitne?) ‖ 96 ΕΙΧΕΝΗΡΑΚΛΗC (x superscr.), x add. m. rec.[2]? ‖ 97 ΚΩ͡C ‖ 98 ΚΉΤΙΚΤΕ ΛΗΤΟΥ͡ΝΩΔΕΤ.ΕΥ͡ΧΑΡΙΝΦΟΙΒΗ·, enuntiatorum constructio bene indicata ‖ 100 an *ὔμιν*? Cf. ad v. 44.

84 Hesych. *ἔνεστιν· ἔξεστιν ...* ‖ 87 Hesych. *οἷον· ὁποῖον. μόνον ... καθάπερ* ‖ 95 Hesych. *δραίνει· ποιεῖ. δύναται, ἰσχύει ...* ‖ 100 sq. Suid. (Greg. Cypr.) *Φρὺξ ἀνὴρ πληγεὶς*

II *πληγεὶς ἀμείνων ἔσσετ', εἴ τι μὴ ψεῦδος*
*ἐκ τῶν παλαιῶν ἡ παροιμίη βάζει.*

---

101 ΠΛΗΓΙϹΑΜΙΝΩΝ ‖ 102 ΒΑΖΙ, ρ litteram (in pap. bene distinctam) coniectura inepta add. m. rec. ‖ 102 \\(≥ ΕΚ ΤΩΝ

---

*ἀμείνων καὶ διακονέστερος· ἐπεὶ δοκοῦσιν ἀργότεροι καὶ νωχελέστεροι εἶναι οἱ Φρύγες οἰκέται*, minus bene paroemiographus (sophista) Milleri *Mél.* p. 378 (*νωθροὶ γὰρ οἱ Φρύγες ἐπεί τις πόλεμος αὐτοῖς ἐπεγένετο ἄριστα μετεβλήθησαν*). Cicero pro Flacco 27, 65: utrum igitur nostrum an vestrum hoc vetus proverbium, *Phrygem plagis fieri* solere *meliorem?* Cf. infra V 14 p. 41. Alciphr. III 38 *Φρύγα ἔχω πονηρόν.*

---

# III.

## ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ.

ΜΗΤΡΟΤΙΜΗ

*Οὕτω τί σοι δοίησαν αἱ φίλαι Μοῦσαι,*
*Λαμπρίσκε, τερπνὸν τῆς ζοῆς τ' ἐπαυρέσθαι —*
*τοῦτον κατ' ὤμου δεῖρον, ἄχρις ἡ ψυχὴ*
*αὐτοῦ ἐπὶ χειλέων μοῦνον ἡ κακὴ λειφθῇ.*
*ἔκ μεν ταλαίνης τὴν στέγην πεπόρθηκεν*
*χαλκίνδα παίζων· καὶ γὰρ οὐδ' ἀπαρκεῦσιν*
*αἱ ἀστραγάλαι, Λαμπρίσκε, συμφορῆς δ' ἤδη*
*ὁρμᾷ ἐπὶ μέζον. κοῦ μὲν ἡ θύρη κεῖται*
*τοῦ γραμματιστέω καὶ τριηκὰς ἡ πικρὴ*
*τὸν μισθὸν αἰτεῖ κἢν τὰ Ναννάκου κλαύσω,* col. 14
*οὐκ ἂν ταχέως λέξειε· τήν γε μὴν παίστρην,*

---

3 ΔΙΡΟΝ ‖ 4 ΧΙΛΕΩΝ | ΛΙΦΘΗΙ ‖ 5 *στέγην = οἶκον* ‖ 6 ˏΧΑΛΚΊΝΔΑ c. accentu, lin. in marg. sin. ‖ 7 ΑϹΤΡΑΓΆΛΑΙ c. acc., cf. Eust. Ψ 86 p. 1289; aut alteram produxit, ut Hipponax *φαρμᾱκόν* sim., aut primo loco trochaeum pro iambo admisit (Bl, Wilamowitzius: cf. I 67); *αἱ δορκάδες* Rth M ‖ 8 ΚΙΤΑΙ ‖ 10 ΑΙΤΙ, deinde interstitium ‖ 11 Post ΛΗΞΙΕ interstitium, corr. Hck Bl W; *λήξειε* (a *λάσκω* oriundum) M, *δείξειε* R. Schneider, sed obest v. 13

---

Testim. interpr. 9 Hesych. *τριακάς· ἡ τριακοστὴ τοῦ μηνός* ‖ 10 Zenob. volg. 510 = Ath. II 101: *τὰ ἀπὸ Νααννάκου· .... ἐπὶ τῶν πολλὰ θρηνούντων. Νάννακος γὰρ ἐγένετο Φρυγῶν βασιλεύς...,* ὃς *προειδὼς τὸν μέλλοντα κατακλυσμὸν .... μετὰ δακρύων ἱκέτευεν. Ἡρώδης δὲ ὁ ἰαμβοποιός φησιν· ἵνα τὰ Ναννάκου κλαύσω.*

III *ὅκουπερ οἰκίζουσιν οἵ τε προὔνικοι*
*κοἰ δρηπέται, σάφ' οἶδε κἠτέρῳ δεῖξαι.*
*κἡ μὲν τάλαινα δέλτος, ἣν ἐγὼ κάμνω*
*κηροῦσ' ἑκάστου μηνός, ὀρφανὴ κεῖται*
*πρὸ τῆς χαμεύνης τοῦ ἐπὶ τοῖχον ἑρμῖνος,*
*κἢν μήκοτ' αὐτὴν οἷον Ἀίδην βλέψας*
*γράψῃ μὲν οὐδὲν καλόν, ἐκ δ' ὅλην ξύσῃ.*
*αἱ δορκαλῖδες δὲ λιπαρώτεραι πολλὸν*
*ἐν τῇσι φύσῃς τοῖς τε δικτύοις κεῖνται*
*τῆς ληκύθου ἡμέων, τῇ ἐπὶ παντὶ χρώμεσθα.*
*ἐπίσταται δ' οὐδ' ἄλφα συλλαβὴν γνῶναι,*
*ἢν μή τις αὐτῷ ταὐτὰ πεντάκις βώσῃ.*
*τριθημέρῃ Μάρωνα γραμματίζοντος*
*τοῦ πατρὸς αὐτῷ τὸν Μάρωνα ἐποίησεν*
col. 15 *οὗτος Σίμωνα ὁ χρηστός· ὥστ' ἔγωγ' εἶπα*
*ἄνουν ἐμαυτήν, ἥτις οὐκ ὄνους βόσκειν*
*αὐτὸν διδάσκω, γραμμάτων δὲ παιδείην,*

12 *παροικίζουσιν* Bl ‖ 13 ΔΙΞΑΙ ‖ 15 ΚΙΤΑΙ ‖ 17 *ἢν* Bl Bch coll. Eurip. Med. 30, fort. recte ‖ 18 ΞΥΛΗΙ, C add. m. pr. ‖ 19 ΔΑΙΠΑΡΩΤΕΡΑΙ, ελι add. m. pr. ‖ 21 ΤΗΝ, corr. m. pr. | *χρεώμεσθα* M ‖ 22 de 'alpha syllaba' cf. Apoll. de constr. p. 4, 26, Scholl. Dion. Thrax p. 820, 6. 840, 1, Lucian. Iud. voc. 2 p. 83 ‖ 23 ΒΩCΑΙ, corr. Rth Bl, ΑΙ e versu antecedente irrepsit ‖ 24 ΤΡΙΘΗΜΕΡΑΙ, corr. Rth, *τριτήμέρῃ* M ‖ 25. 26 spatia post ΑΥΤΩΙ et ΧΡΗCΤΟC ‖ 26 ΙΠΑ ‖ 27 ΒΟCΚΙΝ ‖ 28 ΠΑΙΔΙΗΝ

12 Hesych. *οἰκίζουσιν· οἰκοῦσιν* | Hesych. *προύνικοι· οἱ μισθοῦ κομίζοντες ὤνια ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς.* Cf. Etym. M. Phot. s. v. Herodian. (Choerob.) II p. 446 L. Poll. VII 132 (*κωμῳδοδιδάσκαλοι* = Herond., ut fr. 18? cf. CAFr. III p. 468 K.) ‖ 16 Hesych. *ἑρμίς· τόρνος· ποὺς κλίνης* ‖ 19—21 Ps.-Diog. 532 p. 274 Gott. (ex Heronda): ...*λιπαρώτερος ληκυθίου· ἐπὶ τῶν ὑπερβολικῶ⟨ς λιπαρῶ⟩ν*, cf. Theophr. char. 16, Babr. 48 ‖ 20 Hesych. *φῦσα ..· ἀσκός*



*δοκεῦσ' ἀρωγὸν τῆς ἀωρίης ἕξειν.* III
*ἐπεὰν δὲ δὴ καὶ ῥῆσιν οἷα παιδίσκον*
*ἢ 'γώ μιν εἰπεῖν ἢ ὁ πατὴρ ἀνώγωμεν,*
*γέρων ἀνὴρ ὠσίν τε κὤμμασιν κάμνων,*
*ἐνταῦθ' ὅκως νιν ἐκ τετρημένης ἠθεῖ·*
*„Ἄπολλον — Αὐρεῦ“ — τοῦτο φημὶ χἠ μάμμη,*
*τάλης, ἐρεῖ σοι, κἤστὶ γραμμάτων χήρη*
*κὠ προστυχὼν Φρύξ —· ἢν δὲ δή τι καὶ μέζον*
*γρύξαι θέλωμεν, ἢ τριταῖος οὐκ οἶδεν*
*τῆς οἰκίης τὸν οὐδόν, ἀλλὰ τὴν μάμμην,*
*γρηῦν γυναῖκα κὠρφανὴν βίου, κείρει,*
*ἢ τοῦ τέγευς ὕπερθε τὰ σκέλεα τείνας*
*κάθηθ' ὅκως τις καλλίης κάτω κύπτων.*
*τί μευ δοκεῖς τὰ σπλάγχνα τῆς κακῆς πάσχειν,*
*ἐπεὰν ἴδωμι; κοὐ τόσος λόγος τοὖδε·* col. 16
*ἀλλ' ὁ κέραμος πᾶς ὥσπερ ἴτρια θλῆται,*
*κἠπὴν ὁ χειμὼν ἐγγὺς ᾖ, τρί' ἥμαιθα*

29 ΕΞΙΝ ‖ 31 ΕΙΠΙΝ ‖ 33 ΗΘΙ corr. m. pr. | *μιν* Rth M ‖ 34 ΑΥΡΕΥ (Γ add. m. pr.?), *Αὐρεῦ* M, *ἀγρεῦ* plerique (Cr[1] coll. Aesch. fr. 200 p. 67 N[2]) ‖ 35 = *τάλας*? *τὰ λῆς* Bch alii, vix recte, cf. VII 88 | ΕΡΙ ‖ 36 ΜΙΖΟΝ, *μέζον* M ‖ 39 ΚΙΡΙ ‖ 40 ΤΙΝΑC ‖ 42 *κάκης* M p. 872, sed *κακῆς pauperculae*, ut est apud Hom. Theogn. Soph. Oed. R. 1063 | ΠΑCΧΙΝ ‖ 43 spat. post ΙΔΩΜΙ | *ἴδω μιν* Rth M, sed *-μι* forma Homerica (cf. ad II 44) atque *μιν* verbis quae sequuntur refragatur | ΤΌCΟC ‖ 44 ΙΤΙΑ, corr. Rth, *ἰτίη* Bch Hck alii | *κλῆται*? Bl ‖ 45 ‚ΚΗΠΗΝΟΧΙΜΩΝ, lineola corruptelam indicat | ΗΜΕΘΑ, corr. m. rec.[2]

34 cf. Hesych. *Ἔναυρος· ὁ Ἀπόλλων. ἐναύρω· πρωΐ. Κρῆτες* (M). Apoll. Rhod. *B* 687 *ἐπικλείοντος Ἑώιον Ἀπόλλωνα* cum schol. | Hesych. *μάμμη· ἡ μήτηρ τῶν γονέων* ‖ 44 Hesych. *ἴτρια· ... κλάσματα ἢ καπυρώδη πλάσματα ... πέμματά τε καὶ τραγήματα* ‖ 45 Hesych. *ἥμαιθον· ἡμιωβέλιον. διώβολον π* (= *παρ' ἐνίοις*, cf. v. *προκυκλίς* [supra p. 6]). *Κυζικηναί* (falso *παρὰ Κυζικηνοῖς* inde a Salmasio et Musuro omnes)

III *κλαίουσ' ἑκάστου τοῦ πλατύσματος τίνω·*
*ἓν γὰρ στόμ' ἐστὶ τῆς συνοικίης πάσης*
*τοῦ Μητροτίμης ἔργα Κοττάλου ταῦτα,*
*κἀληθίν', ὥστε μηδ' ὀδόντα κινῆσαι.*
*ὄρη δέ, κοίως τὴν ῥάκιν λελέπρηκε*
*πᾶσαν, καθ' ὕλην οἶα Δήλιος κυρτεὺς*
*ἐν τῇ θαλάσσῃ τὠμβλὺ τῆς ζοῆς τρίβων.*
*τὰς ἑβδόμας τ' ἄμεινον εἰκάδας τ' οἶδε*
*τῶν ἀστροδιφέων, κοὐδ' ὕπνος νιν αἱρεῖται*
*νοεῦνθ' ὀτῆμος παιγνίην ἀγινῆτε.*
*ἀλλ' εἴ τί σοι, Λαμπρίσκε, καὶ βίου πρῆξιν*
*ἐσθλὴν τελοῖεν αἵδε κἀγαθῶν κύρσαις,*
*μῆλασσον αὐτῷ —*

ΛΑΜΠΡΙΣΚΟΣ

*Μητροτίμη, ⟨μὴ⟩ ἐπεύχεο,*
*ἕξει γὰρ οὐδὲν μεῖον. Εὐθίης κοῦ μοι,*
*κοῦ Κόκκαλος, κοῦ Φίλλος; οὐ ταχέως τοῦτον*

46 ˍΚΛΑΙΟΥCΑ, Α del. ‖ 47 *ἐν γὰρ στόμα* = *ἔνστομα γὰρ* R. Schneider, sed cf. Eustath. Erot. II p. 161, 24 H. ‖ 49 ˏΚΑΛΗΘΙΝ', interstitium, ' m. r.[2]? ‖ 50 ΔΕΚΟΙΩC (ο superscr.), ο m. pr., *ὀκοίως* plerique (Cr[1]), nunc *κοίως* servavi ut requisitius | *ῥάκιν* = *ῥάκος* V 45 ‖ 51 *κατ' ἰλὺν* St, *ὕλην* = *ἰλὺν* M, vix recte ‖ 53 ΕΒΔΟΜΑC (ΔΔ superscr.), ΔΔ m. rec.[2] | ΑΜΙΝΟΝΙΚΑΔΑCΤ ‖ 54 *μιν* Rth M | ΑΙΡΙΤΑΙ ‖ 55 *ὅτ' ἦμος* plerique, *ὀτῆμος* M, *ὀπῆμος* Hdl | *ἀγινεῖτε* Rth ‖ 57 *αἵδε, αἱ Μοῦσαι,* cf. v. 97 ‖ 58 ΜΗΛΑCCΟΝ | nescio quid in marg. sinistra | *μὴ μᾶσσον* (magistri) Richards | post ΑΥΤΩΙ interstitium | ΜΗΤΡΟΙΤΙΜΗ | *ἐπεύχευ* M ‖ 59 ΜΙΟΝ, hinc interstitium | ΠΟΥ (Κ superscr.) corr. m. pr.

51 Hesych. *οἷα· ὥσπερ, καθάπερ.* | id. *κυρτεύς· ἁλιεύς* ‖ 60 Zenob. Ath. I 41: *Εἰς τὴν Ἀκεσαίου σελήνην· ἐπὶ τῶν εἰς χρόνον ἀναβαλλομένων τι πράττειν ... Ἀκεσαῖος γὰρ κυβερνήτης ἐγένετο τοῦ Νηλέως· ἔλεγε δὲ ἐκεῖνος ἀναμένειν τὴν σελήνην ἀεὶ πλήρη ἵνα ἐν φωτὶ ὁ πλοῦς γένηται.* Brevius Phot. II p. 212 Nb. (Suid. Ap.). Ineptit Ps.-Diogenianus (i. e. scriba quidam medii aevi), cum (530 p. 274) *Λακωνικὰς σελήνας τὸ ἐναντίον* esse dicit



*ἀρεῖτ' ἐπ' ὤμου, τῇ Ἀκέσεω σεληναίῃ* III col. 17
*δείξοντες; — αἰνέω τἄργα, Κότταλ', ἃ πρήσσεις.*
*οὔ σοι ἔτ' ἀπαρκεῖ τῇσι δορκάσιν πέμπειν*
*ἀστράβδ', ὅκωσπερ οἶδε, πρὸς δὲ τὴν παίστρην*
*ἐν τοῖσι προὐνίκοισι χαλκίζεις φοιτέων;*
*ἐγώ σε θήσω κοσμιώτερον κούρης*
*κινεῦντα μηδὲ κάρφος, εἰ τό γ' ἥδιστον.*
*κοῦ μοι τὸ δριμὺ σκῦλος, ἡ βοὸς κέρκος,*
*ᾧ τοὺς πεδήτας κἀποτάκτους λωβεῦμαι;*
*δότω τις εἰς τὴν χεῖρα πρὶν χολῇ⟨ν⟩ βῆξαι.*

ΚΟΤΤΑΛΟΣ

*μή μὴ ἱκετέω, Λαμπρίσκε, πρός σε τῶν Μουσέων*
*καὶ τοῦ γενείου τῆς τε Κουτίδος ψυχῆς,*
*μὴ τῷ με δριμεῖ, τῷ 'τέρῳ δὲ λώβησαι.*

61 ΑΡΙΤ | ΑΚΈCΕΩ ‖ 62 ΔΙΞΟΝΤΕC, *δίζοντες* R. Herzog (M), coll. V 13 *παράδειγμα θῶ* interpretor *ἐπιδειξόμενοι* ut monstrum (Plut. Thes. 14) | ΚΟΤΤΑΛΑΠΡΗ̇CCΙC (Λ˙ superscr.) ‖ 63 ΤΑΙCΙ corr. Rth M | ΠΕ~~ΜΠ~~ΕΙΝ (ΑΙΖ superscr.), servavi *πέμπειν* (cf. *σπείρειν διανοίαις* Ar. Vesp. 1044 sim.), *talis destinatum petere* (tropa ludenti, cf. Cratin. 170, Mart. IV 14, 9, Pers. III 50, Poll. IX 7, 193), *παίζειν* cum corr. plerique; *πέμπειν* si falsum est requisitius aliquid latet ‖ 64 ΑCΤΡΆΒΔ, scriba de accentu dubitavit, sed cf. *κρύβδα, μίγδα* Herodian. p. 495; explico *fulminis instar* (Zl) ‖ 65 ΠΡΟΝΙΚΟΙCΙ ‖ 67 ΚΑΡ ΦΟCΙ (ex ΕΙ?) ΤΟ ‖ 68 *σκῦτος* plerique, cf. ad v. 7 ‖ 70 ΔΟΤΩ | ΧΟΛΗ corr. Cr (*ἀναβήσσῃ — χολήν* Hippocr. progn. 25 p. 107 I.-K.), *χολῇ* Bch M, ⟨σ⟩*χολῇ βῆξαι* Ribbeckius ‖ 71 ΙΚΕΤΕ̇ΥΩ~~ΠΡΟ~~ΕΠΡΙCΚΕ (ΛΑΜ superscr.), *ορ* supra *ευ* (Bch) non dignosco neque *οι* (M), immo duo puncta atramento flavescente m. r.[2] adiecta *μή μ' ἱκετεύω* Bch, *μὴ μὴ ἵκετ', οἴ* M, *ἱκετῶ?* Cr; cf. *τροφεύω τροφέω, τεκτονεύω τεκτονέω,* infra IX 2 ‖ 72 ΤΩΝΓΕΝΕΙ~~ΩΝ~~ (ΟΥ, ΟΥ superscr.), corr. m. pr.? *τῶν γενείων* Cr olim | ΚΟΥΤΙΔΟC, Τ m. rec., *κοττίδος* Hck Bch, *Κοττ-* plerique, servavi *Κουτ-*, cf. ind. nom.

66 sq. cf. Aristoph. Lysistr. 473 sq. ‖ 67 Hesych. *εἰ τόγε· εἰ τοῦτο* ‖ 69 cf. Hesych. *πεδῆται· πεπεδημένοι*

III

ΛΑΜΠΡΙΣΚΟΣ

*ἀλλ' εἷς πονηρός, Κότταλε, ὥστε καὶ περνὰς*
*οὐδείς σ' ἐπαινέσειεν, οὐδ' ὅκως χώρης*
*οἱ μῦς ὁμοίως τὸν σίδηρον τρώγουσιν.*

ΚΟΤΤΑΛΟΣ

*κόσας, κόσας, Λαμπρίσκε, λίσσομαι, μέλλεις*
*ἔς μευ φορῆσαι —;*

ΛΑΜΠΡΙΣΚΟΣ

*μὴ 'μέ, τήνδε δ' εἰρώτα.*

ΚΟΤΤΑΛΟΣ

col. 18 *τατᾶ, κόσας μοι δώσετ';*

ΜΗΤΡΟΤΙΜΗ

*εἴ τί σοι ζῴην,*
*φέρειν ὅσας ἂν ἡ κακὴ σθένῃ βύρσα.*

ΚΟΤΤΑΛΟΣ

*παῦσαι, ἱκαναί, Λαμπρίσκε.*

---

74 ῏ΙC | ѠΤЄ potius quam ѠCTЄ | ΠЀΡΝΑC ‖ 75 ΟΥΔΙC | ΟΚѠC (ΟΥ superscr.), ον rec.[2], *ὅκου* plerique, coll. *ὡς* Theocr. I 13. V 101. 103 *ὅκως* servavit Cr[1] ‖ 76 ΟΙ | *ὁμοίως*, ut alia *τραγήματα* ‖ 77 ΜЄΛΛΙC ‖ 78 *μοι* plerique, *μ' ἐνφορῆσαι* Rth; num supplendum *νῶτον*? | spatium maius ante ΜΗ | *τήνδε*, matrem | ΙΡѠΤΑ ‖ 79 ΤΑΤΑ̑ idem quod *τατία* V 69, patrem significat Philogel. 236 p. 51 Eb., Anth. Pal. XI 67, 4, Mart. I 100, 1 (Friedl.); *τᾶ τᾶ* (magistri) Bch | Ί ΤΊCOΙ, *ι* longa notatur, cf. 74 | ΖѠΗΝ̇ (voluitne *ζωή*?), tentavi *σᾶ* (*σῶ*) *ζώην* coll. V 69 ‖ 80 ˏΦЄΡ$^{ЄΙΝ}$, ειν m. rec.[2]? | CΘЄΝΗΙ̸ ΒΥΡCΑΙ̸ (Ι del.) ‖ 81 ΠΑΥCΑΙ, deinde interstitium

---

75 sq. Senec. apocol. 7 (ex Heronda? cf. ad I 9): *venisti huc ubi mures ferrum rodunt.* Antig. mirab. 18 p. 65 West.: *ἐνταῦθα* (in insula Gyaro) *οἱ μύες διατρώγουσιν τὸν σίδηρον.* Cf. Aristot. Pseudep. p. 334 R.



ΛΑΜΠΡΙΣΚΟΣ III

*καὶ σὺ δὴ παῦσαι*
*κάκ' ἔργα πρήσσων.*

ΚΟΤΤΑΛΟΣ

*οὐκέτ', οὐχί ⟨τι⟩ πρήξω,*
*ὄμνυμί σοι, Λαμπρίσκε, τὰς φίλας Μούσας.*

ΛΑΜΠΡΙΣΚΟΣ

*ὅσσην δὲ καὶ τὴν γλάσσαν οὗτος ἔσχηκας·*
*πρός σοι βαλέω τὸν μῦν τάχ', ἢν πλέω γρύξῃς.*

ΚΟΤΤΑΛΟΣ

*ἰδού, σιωπῶ· μή με, λίσσομαι, κτείνῃς.*

ΛΑΜΠΡΙΣΚΟΣ

*μέθεσθε, Κόκκαλ', αὐτόν·*

ΜΗΤΡΟΤΙΜΗ

*οὐ δ⟨εῖ σ'⟩ ἐκλῆξαι,*
*Λαμπρίσκε, δεῖρον δ' ἄχρις ἥλιος δὺς ᾖ.*

---

82 interstitium ante ΚΑΙ | ΠΡΗCѠΝΟΥΚЄΤΟΥΧΙΠΑΙΞѠ (C, ΡΗ superscr.), suppl. M, *οὐκέτι πρ.* plerique, *οὐχὶ ⟨μὴ⟩* Cr[1] ‖ 83 ΟΜΝΥΜΙ | ΑΟΙ (C superscr.), inceperat ΛΑΜΠΡ. scribere ‖ 84 ΟCCΗΝ, *ὅσην* Bch, cf. V 8 | ЄCΧΗΚЄ (ΑC superscr.) ‖ 85 ΠΡΟC | *μῦς = φιμός, κημός* (a *μύειν*); simile *βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ* ‖ 86 ΙΔΟΥ ‖ 87 ΜЄΘЄCΘЄ | post ΑΥΤΟΝ spatium maius | ΟΥΔЄΚΛΗΞΑΙ, *οὔ σε δεῖ λ.* Bch, alii aliud ‖ 88 ΛΑΜΠΡΙCΚЄ | ΔЄΙΡΟΝΑΧΡΙC (Δ superscr.), ᴧ m. rec. | *δὺς ᾖ* M, *ἥλιον δύσῃ* coll. Callim. ep. II 3, 114, Dion. Chrys. I p. 302 R. (163 D) Cr[1], *δύῃ* Rth Bch, *λύσῃ* St | Post v. 88 Lamprisci versiculum (*ἀλλ' ἀντέχειν ὁ παῖς ὅδ' οὐκέτ' ἰσχύει*) excidisse miris argumentis nisi coniecerunt Hdl Nairn

---

84 cf. Etym. quod dicitur magnum p. 558, 50 *παρὰ τὸ λῶπος λάφος καὶ λαῖφος, ὡς γλῶσσα γλᾶσσα*: quae forma ab Heronda petita est, cf. ind.

III ΛΑΜΠΡΙΣΚΟΣ

*ἀλλ' ἐστὶν ὕδρης ποικιλώτερος πολλῷ,*
*καὶ δεῖ λαβεῖν νιν κἀπὶ βυβλίῳ δήκου*
*τὸ μηδέν, ἄλλας εἴκοσίν γε, καὶ ἢν μέλλῃ*
*αὐτῆς ἄμεινον τῆς Κλεοῦς ἀναγνῶναι.*
*ἰσσᾶ, λάθοις τὴν γλάσσαν ἐς μέλι πλύνας.*

ΜΗΤΡΟΤΙΜΗ

*ἐρέω ἐπιμηθέως τῷ γέροντι, Λαμπρίσκε,*
*ἐλθοῦσ' ἐς οἶκον ταῦτα, καὶ πέδας ἥξω*
*φέρουσ', ὅκως νιν σύμποδ' ὧδε πηδεῦντα*
col. 19 *αἱ πότνιαι βλέπωσιν, ἃς ἐμίσησεν.*

---

90 ΔΙ | ΛΑΒΙΝ | ΔΗΚΟΥ' ‖ 91 ΜΗΔΕΝ (θ superscript), θ add. m. rec.? | *ἄλλας*, scil. *πληγάς* | ΙΚΟϹΙΝ ‖ 92 ΑΜΙΝΟΝ | ΚΛΕΟΥϹ ‖ versus 90—92 olim Metrotimae dedi, *ἰσσᾶ* puero, quem lingua exserta effugisse putabam. reliqua Metrotimae; mecum fecerunt Ribbeckius alii; sed Lamprisco vv. 89—93 continuari *Λαμπρίσκε* voce v. 94 poeta ipse indicavit. *καὶ δεῖ λαβεῖν νιν . . . ἄλλας*; Metrotimae, *εἴκοσίν γε — ἀναγνῶναι* Lamprisco, reliqua Metrotimae tribuit M | ab Herondae arte aliena quae nuper (*Class. Rev.* 1899 p. 152) molitus est Hdl ‖ 93 post ΙϹϹΑΙ spatium, Lamprisco tribuit Cr², Cottalo Cr¹, Metrotimae plerique | ΛΑΘΟΙϹ ΤΗΝ ΛΑϹϹΑΝ | *φθάνοις*? | fuit cum scribebam *μέλαν* | ΠΛΥΝΑϹ· cum puncto? ‖ 96 *μιν* Rth M ‖ 97 ΑΙΠΟΤΝΙΑΙ, versus initium fere evanuit, verum viderant Danielsson Hdl Rth

---

89 Ps.-Diog. 372. 669: *ποικιλώτερος ὕδρας· ἐπὶ τῶν . . . θαυμαζομένων.* Hesych. *ὕδρη· ὁ ἔχις* (antecedunt *ὕδρα*, *Ὕδρα*). Falluntur qui nomen femininum soli monstro fabuloso addicunt ‖ 93 Phot. Suid. (Didym.) *ἴσσα· ἐπίφθεγμα ἐπὶ τῶν ἀπολαχόντων καὶ ὅλως δυσπραγούντων. ἔστι καὶ ἐν Μεσσηνίᾳ Μενάνδρου καὶ ἑτέρωθι* (Herond.?). Cf. Antiatt. p. 100 Bkk. *ἴσσα· τὸ ἐπιχαρτικὸν ἐπιφώνημα κτλ.*

---

IV.

# ΑΣΚΛΗΠΙΩΙ ΑΝΑΤΙΘΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΖΟΥΣΑΙ.

ΦΙΛΗ

*Χαίροις ἄναξ Παίηον, ὃς μέδεις Τρίκκης*
*καὶ Κῶν γλυκεῖαν κἠπίδαυρον ᾤκηκας,*
*σὺν καὶ Κορωνὶς ἥ σ' ἔτικτε κὠπόλλων*
*χαίροιεν, ἧς τε χειρὶ δεξιῇ ψαύεις*
*Ὑγίεια, κὤνπερ οἵδε τίμιοι βωμοί,*
*Πανάκη τε κἠπιώ τε κἰησὼ χαίροι*
*χοἰ Λεωμέδοντος οἰκίην τε καὶ τείχη*
*πέρσαντες ἰητῆρες ἀγρίων νούσων*
*Ποδαλείριός τε καὶ Μαχάων χαιρόντων,*
*χὤσοι θεοὶ σὴν ἑστίην κατοικεῦσιν*

---

vv. 1—18 Coccalae tribuit Zl (Mk), Cynnoni Kb M; Philen (cf. 27. 40) loqui vidit W. Schulze

1 litterae quaedam evanidae | ΜΕΔΙϹ ‖ 2 *γλυκῆαν* servavit Cr¹ M, *γλυκεῖαν* plerique, recte, ut videtur, cf. E. Mayser, *Gramm. d. gr. Papyri* p. 19 ‖ 3 ΧΩΠΟΛΛΩΝ, Χ in Κ corr. m. pr., voluit quod scripsi ‖ 4 ΧΕΙΡΙ | ΨΑΥΙϹ (Ι ex Ε?) 5 ΥΓΙΙΑΤΕΚ'ΩΝΠΕΡ: Hygieia parhedrus Aesculapii, itaque ΤΕ delendum, cf. v. 6; errorem notavit diasceuasta, sed falso ut videtur Κ induxit. *Ὑγίεα* coll. v. 20 servavit M ‖ 7 ΤΙΧΗ, *τείχεα* M ‖ 9 ΠΟΔΑΛΙΡΙΟϹ

---

Testim. interpr. 5 cf. Hesych. *βωμοί· ἔμβολοί τινες* (= *βήματα, altaria*) *οὕτως λεγόμενοι*

IV καὶ θεαί, πάτερ Παίηον· ἵλεῳ δεῦτε
τοῦ ἀλέκτορος τοῦδ' ὅντιν' οἰκίης τοίχων
κήρυκα θύω τἀπίδορπα δέξαισθε.
οὐ γάρ τι πολλὴν οὐδ' ἕτοιμον ἀντλεῦμεν,
ἐπεὶ τάχ' ἂν βοῦν ἢ νενημένην χοῖρον
πολλῆς φορίνης κοὐκ ἀλέκτορ' ἴητρα
col. 20 νούσων ἐποιεύμεσθα, τὰς ἀπέψησας
ἐπ' ἠπίας σὺ χεῖρας, ὦ ἄναξ, τείνας. —
ἐκ δεξιῆς τὸν πίνακα, Κοκκάλη, στῆσον
τῆς Ὑγιείης. — μᾶ, καλῶν, φίλη Κυννοῖ,
ἀγαλμάτων· τίς ἦρα τὴν λίθον ταύτην
τέκτων ἐπο⟨ί⟩ει καὶ τίς ἐστιν ὁ στήσας;

ΚΥΝΝΩ

οἱ Πρηξιτέλεω παῖδες· οὐχ ὁρῇς κεῖνα
ἐν τῇ βάσι τὰ γράμματ'; Εὐθίης δ' αὐτὰ

---

11 _ΚΑΙ, lineola corruptelae indicium | ΙΛ̂ΕΩ, corr. m. pr. ‖ 12 ΤΟΥ(ω)ΑΛΕΚΤΟΡΟϹ, ω add. m. rec.[3] | olim conieci ὅντιν' ὄρθριον τοίχων κτλ. (οἰκίης glossema ad τοίχων referendum?), οἰκίης μόχθων St ingeniose, οἰκίῃ στοίχων (horarum) M; sed cf. v. 7 οἰκίην .. τείχη, v. 92 οἰκίης ἕδρη ‖ 15 ΕΠΙ | νενημένην = νενασμένην, cf. Aristoph. Nub. 1203 ‖ 16 ΑΛΕΚΤΟΡ' ΙΗΤΡΙΑ, del. ι (cf. Hesych. s. ἴατρα, Baunack, *Inschr. aus Epidauros*, Stud. I, 59, 45 p. 124 ἀποθύσειν τὰ ἴατρα, sim. 60, 20 80, 7. 35), nisi synizesin admisit ut II 82 ‖ 18 ΕΠ?|ΧΕΙΡΑϹ|ΤΙΝΑϹ ‖ 19 —Ὑγιείης 20 Cynnoni, μᾶ — 22 Coccalae tribuit Zl (Cr[2]) | 19 servam appellat, cf. 88 | πίναξ tabella votiva, cf. mimi tit., *Inschr. aus Epid.* 59, 8. 24. 30, Anth. Pal. V 159, 4, Liban. vol. IV p. 665 R. | Κοττάλη? cf. ad v. 88 ‖ 20 ΥΓΙΙΗϹ, Ὑγιίης M | ΜΆ, puncto haud scio an rhythmum vel pausam indicare voluerit diasceuasta; trochaeum pro iambo admissum esse (cf. III 7 adn.) statuit Wilamowitzius (fortasse recte, nam de Υ producta ne cogites); post μᾶ alterum μᾶ add. Rth, τῶν Cr, alii aliud ‖ 21 spatium ante ΤΙϹ | ΤΟΝ (Π), corr. m. pr. ‖ 22 ΕΠΟΕΙ ‖ 23 ΚΙΝΑ ‖ 24 interstitium post ΒΑϹΙ, βάσει plerique praeter M | αὐτά, cf. 21 ἀγαλμάτων



ἔστησεν ὁ Πρήξωνος — ἵλεως εἴη IV
καὶ τοῖσδ' ὁ Παιὼν καὶ Εὐθίῃ καλῶν ἔργων.
ὅρη, Φίλη, τὴν παῖδα τὴν ἄνω κείνην
βλέπουσαν ἐς τὸ μῆλον· οὐκ ἐρεῖς αὐτήν,
ἢν μὴ λάβῃ τὸ μῆλον, ἐκ τάχα ψύξει;

ΦΙΛΗ

κεῖνον δέ, Κυννοῖ, τὸν γέροντα· πρὸς Μοιρέων,
τὴν χηναλώπεκα ὡς τὸ παιδίον πνίγει·
πρὸ τῶν ποδῶν γοῦν εἴ τι μὴ λίθος, τοὔργον
ἐρεῖς λαλήσει. μᾶ, χρόνῳ κοτ' ὤνθρωποι
κἠς τοὺς λίθους ἕξουσι τὴν ζοὴν θεῖναι.
τὸν Βατάλης γὰρ τοῦτον οὐχ ὁρῇς, Κυννοῖ, col. 21
ὅκως βέβ(ηκεν) ἀνδριάντα τῆς Μύττεω;
εἰ μή τις αὐτὴν εἶδε Βατάλην, βλέψας
ἐς τοῦτο τὸ εἰκόνισμα μὴ ἐ(τύμ)ης δείσθω.

ΚΥΝΝΩ

ἕπευ, Φίλη, μοι καὶ καλόν τί σοι δείξω

---

25 ΙΗ ‖ vv. 25 ἵλεως — 38 vario modo distribuerunt Rth Kb W M, Coccalae dedit Zl Cr[2] ‖ 26 ΕΥΘΙΗϹ ‖ 27 φίλη hic et vv. 39. 72 plerique, verum vidit R. Schulze | ΚΕΙΜΕΝΗΝ, expunxit ΜΕ ‖ 28 ΕΡΙϹ ‖ 29 ΨΥΞΙ, ψύξειν Bch Cr[1], cf. 33 ‖ 30 ΓΕΡΟΝΤΑ'ΠΡΟϹ, ' lineola aut pausam (novam personam?) indicare voluit aut dubitationem; τὸν ὀρέγοντα St, τὸν γέροντα — τὸν χηναλώπεκα perperam coniunxit Bch ‖ 32 ,ΠΡΟ, corrector de constructione dubitavit | ΙΤΙ ‖ 33 ΕΡΙϹΛΑΛΗϹΙ, deinde interstitium, λαλήσειν Rth Cr[1], cf. 29 | ΚΡΟΝΩΙ (Χ), corr. m. pr. ‖ 34 ΚΗϹ cum paragr.; diasceuasta quae antecedunt Cynnoni tribuerit, sed cf. II 78. 54 | ΘΙΝΑΙ ‖ Columnae 21 fere mediae litterae nonnullae detritae ‖ 36 ΟΠΩϹ (Κ), corr. m. pr. | ΒΕΒ----, suppl. Bl W, tentaveram βαβάζοντ' vel βαβάκτην, βεβάκχευται Kb ‖ 37 ΙΔΕ | litterae quaedam evanidae | ΒΑΤΑΛΗΝ·, ad εἶδε relatum ‖ 38 ΙΚΟΝΙϹΜΑ ΜΗϹ---ΗΔΙϹΘΩ, suppl. Cr Tyrrell alii, ἐ(κείν)ης Bl M, ἐ(τέρ)ης Kb Richards, v. Leeuwen ‖ 38 ΕϹ ‖ 39 ΔΙΞΩ

31 cf. Hesych. χηνάλοπες· ... ὅπερ ἔνιοι χηναλώπεκες

IV πρῆγμ' οἷον οὐχ ὥρηκας ἐξ ὅτευ ζώεις.
Κύδιλλ', ἰοῦσα τὸν νεωκόρον βῶσον.
οὐ σοὶ λέγω αὕτη τῇ ὧ(δε) χὦδε χασκούσῃ;
μᾶ, μή τιν' ὤρην ὧν λέγω πεποίηται;
ἕστηκε δ' εἴς μ' ὀρεῦσα καρκ(ί)νου μέζον.
ἰοῦσα, φημί, τὸν νεωκόρον βῶσον,
λαίμαστρον· οὔτ' ὀργή σ(ε) κρηγύην οὔτε
βέβηλος αἰνεῖ, πανταχῇ δ' (εἰ)κῇ κεῖσαι·
μαρτύρομαι, Κύδιλλα, τὸν θ(εὸν) τοῦτον,
ὡς ἔκ με κα⟨ί⟩εις οὐ θέλουσαν οἰδῆσαι,
μαρτύρομαι, φημί· ἔσσετ' ἡμέρη κείνη,
ἐν ᾗ τὸ βρέγμα τοῦτο τὠσυρὲς κνήσῃ.

40 ΟΤΟΥ, corr. M | ΖΩΙϹ ‖ 41 ΚΥΔΙΛΛ' ‖ 42 spatium ante ΑΎΤΗ | ΤΗΙΩ-ΔϹ, suppl. Rth | ΧΑϹΚЄΥϹΗΙ, corr. Rth ‖ 43 ΜΑ ΜΗ ΤΙ̅Ν, nescio quid (acutus?) deletum | ΛЄΓΩ ‖ 44 ΚΑΡΚ-ΝΟΥ | 46 interstitium maius post ΛΑΊΜΑϹΤΡΟΝ, *βῶσον. λαίμαστρον*, plerique, voluit *βῶσον, λαίμαστρον·* | ΟΡΓΗϹ. Κ-ΗΓΥΗΝ, *ὀρτή* W ‖ 47 spatium post ΑΙΝΙ | Δ-ΚΗΚΙϹΑΙ, suppl. Cr; *δ' εἰκὰς* Starkie, *δ' ἴσ' ἔγκεισαι* Kn Bch, *δ'* (*ἀργὴ*) W, *δ'* (*ἴση*) Hdl Palmer ‖ 49 ΩϹ ЄΚΜЄ ΚΑΙϹ, corr. Jackson Bch (*κάεις*), *καίπερ* plerique ‖ 50 ⸝ΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ, lineola obliqua *ζητήσεως* indicium | spatium post ΦΙΜΙ, *φήμ'* Rth M | ЄϹϹЄΤ·ΗΜЄΡΗΙΚЄ́ΙΝΗΙ *ἔς σε τὴμέρῃ κ.* ineptum ‖ 51 ЄΝΗΙ, I del., delendum erat ΚЄΙΝΗΙ vocis I ultimum, sed librarius (m. pr.?) huc aberravit; verum viderant Hw Zl Tck alii; de *φημί* in enuntiati fine posito cf. V 20 | ΤΩΥϹ ΥΡЄϹ̇, Ϲ litteram fortasse in Ν corr. m. pr.; ΤΩΥϹΥΡΙ̣Ϲ' (I del.) Bl, non recte, nam punctum illud ad versum sequentem pertinet atque super Ϲ alterum non punctum, sed lineola vel macula; aut *τωὔσυρον = τὸ *αὔσυρον, αὔσιον* (cf. *τηύσιον, ἀήσυρος*), aut Υ anticipatum atque *τὠσυρὲς* (= *τὸ ἀσυρὲς*) scribendum (Bl); *τωὖ* (= *τοι αὖ*) *ξυρός* Bch, *τωὖ* (= *τὸ αὖ*) *Σύρος* M perperam, *τῷζυρὸν* van Leeuwen; *caput scalpere* animi perturbati, cf. Cr *Untersuchungen zu Her.* p. 87

41. 45 Hesych. *βῶσον· κάλεσον, βόησον* ‖ 45 cf. Hesych. *νεωκόρος· ὁ τὸν ναὸν κοσμῶν* ... | 51 Hes. *ἀσυρές· βδελυρόν, προπετές. βλοσυρόν. θρασύ.*



ΦΙΛΗ IV

μὴ πάνθ' ἑτοίμως καρδίῃ βάλῃ, Κυννοῖ·
δούλη 'στί, δούλης δ' ὦτα νωθρίῃ θλίβει. col. 22

ΚΥΝΝΩ

ἀλλ' ἡμέρη τε, κἠπὶ μέζον ὠθεῖται.

ΦΙΛΗ

αὕτη σύ, μεῖνον· ἡ θύρη γὰρ ὤικται
κἀνεῖθ' ὁ παστός· οὐχ ὁρῇς, φίλη Κυννοῖ,
οἷ' ἔργα; καινὴν ταῦτ' ἐρεῖς Ἀθηναίην
γλύψαι τὰ καλά — χαιρέτω δὲ δέσποινα.
τὸν παῖδα δὴ ⟨τὸν⟩ γυμνὸν ἢν κνίσω τοῦτον,
οὐχ ἕλκος ἕξει, Κύννα; πρὸς γὰρ οἱ κεῖνται
αἱ σάρκες οἷα θερμὰ θερμὰ πηδῶσαι
ἐν τῇ σανίσκῃ· τὠργυρεῦν δὲ πύραγρον

52 olim Coccalae dedi | ΒΑΛΛΗΙ (ο supra), *καρδίῃ βάλῃ* Bl, *καρδίῃ βάλοι* Bch, *πανθετοίμως καρδιηβόλει* M ‖ 53 Δ̱ΟΥΛΗϹΤΙ'ΔΟΥΛΗϹ, alterum Δ propius ad I incohaverat | ΘΛΙΒЄ̇Ι ut videtur ‖ 54 ΑΛΛ potius quam ΑΜ | ΩΘΙΤΑΙ ‖ 55 sqq. olim Coccalae dedi | spatia post ϹΥ et ΜΙΝΟΝ | 55 *αὕτη* — 56 *ὁ παστός* Cynnoni tribuerunt Bch M | 55 *ὤεικται?* Bl ‖ 56 ΚΑ̅ΝЄ͡ΙΘ ‖ 57 spatium post ЄΡΓΑ | ΚΟ̇ΙΝΗΝ (Α supra) corr. El, Α(?) cognoscere sibi visus est Bch, sed nihil video nisi lineolam transversam vel punctum; voluit *κείνην* ni fallor; *ἔργ' ἄκοιν' ἦν* Rth R. Schneider, *κοινὴν sociam* M | ЄΡΙϹ ‖ 58 spatium post ΚΑΛΑ ‖ 59 spatium post ΔΗ | ΚΝΙϹΩ Dl Bch, ΚΝΙΓΩ etiam nunc Kn; angulo tam recto Ϲ exaratum vix invenies, sed *ἔκνιγον* aoristum falsa analogia fictum (cf. *ἔκλαγον* Inscr. Coae 218, 2) non iam admisi, cf. Babr. 82, 7 ‖ 60 ЄΞΙΚΎΝΝΑ, deinde interstitium; cf. 71 | ΚΙΝΤΑΙ ‖ 61 ΘЄΡΜΑΠΗΔΩϹΑΙ (ΘΕΡΜΑ supra), alterum *θερμὰ* fortasse add. (man. rec.[2]?) e coniectura, vix intellexit '*ut fontes calidi*', sed vocabuli repetiti vim augeri putavit, ut legitur *κατ' ὀλίγον ὀλίγον, ὅσον ὅσον, ταχὺ ταχύ, ἁγιαγία, καλὸς καλὸς* (Callim. epigr. 28, 5); interpretor *viscera salientia* (Sen. ep. 16 PLM IV p. 60 Verg. Aen. I 212); *οἷα θερμ⟨ὸν αἷμ⟩α* St; ⟨*λουτρὰ*⟩ *πηδεῦσαι?* M ‖ 62 ΠΎΡᾸΓ(Γ vel Ϲ)ΤΟΝ (Ρ supra), *πυραγρον* Kn olim, Rth Bl alii;

IV οὐκ ἣν ἴδῃ Μύελλος ἢ Παταικίσκος
ὁ Λαμπρίωνος, ἐκβαλεῦσι τὰς κούρας
δοκεῦντες ὄντως ἀργυρεῦν πεποιῆσθαι;
ὁ βοῦς δὲ χὠ ἄγων αὐτόν, ἥ θ' ὁμαρτεῦσα
χὠ γρυπὸς οὗτος κὠ ⟨ἀν⟩άσιμος ἄνθρωπος,
οὐχὶ ζόην βλέπουσιν ἡμέρην πάντες;
εἰ μὴ ἐδόκευν τι μέζον ἢ γυνὴ πρήσσειν,
ἀνηλάλαξ' ἄν, μή μ' ὁ βοῦς τι πημήνῃ,
col. 23 οὕτω ἐπιλοξοῖ, Κυννί, τῇ ἑτέρῃ κούρῃ.

ΚΥΝΝΩ

ἀληθιναί, Φίλη, γὰρ αἱ Ἐφεσίου χεῖρες
ἐς πάντ' Ἀπελλέω γράμματ', οὐδ' ἐρεῖς "κεῖνος
ὤνθρωπος ἓν μὲν εἶδεν, ἓν δ' ἀπηρνήθη".
ἀλλ' ᾧ ἐπὶ νοῦν γένοιτο, καὶ θεῶν ψαύειν
ἠπείγεθ'· ὃς δ' ἐκεῖνον ἢ ἔργα τὰ ἐκείνου

ΠΎΡᾸCΤ^Ρ^ΟΝ πύραστρον M assentientibus Kn Cr[1], sed qui ‿ adpinxit aut ΓΡ legit aut ΓΙ; πύραγρον δὲ Hdl ‖ 63 ΙΔΗΜΥ(ΕΛ)ΛΟC, corr. m. pr., μιν Μύλλος vel Μύσκελλος? Cr ‖ 66 χὠ? | ἁμαρτεῦσα M ‖ 67 /ΧΩ, de lineola cf. v. 50 | ΟΥΤΟC ΟΫΚ ΚΩ/ ΙΑ(ΛΛ)CΙΜΟC, ΛΛ m. r.[2], -σιλλος plerique, -σιμος Dl Zl El ‖ 68 ΖΌΗΝ, ad ζόος, cf. O. Hoffmann, *Gr. Dial.* III p. 524 | βλέπουσι νημερτῆ Hw ‖ 69 ΕΔΟΚΟΥΝ | ΠΡΗCCΙΝ ‖ 70 ΑΝΗΛΑΛΑΞΑ̣Ν et ΠΗΜΉΝΗΙ, lineolis fort. tempora notantur ‖ 71 ΟΥΤΩC ‖ 72 ΧΙ (Ι ex Ε) ΡΕC cf. VI 66 ‖ 73 πράγματ'? W | ΕΡΙCΚΙΝΟC ‖ 74 ΙΔΕΝ, οἶδεν εἷλεν εἶχεν correcturis non opus est ‖ 75 εἰ 'πὶ alia commendavit v. Wilamowitz *Herakles* II S. 252[1] | ΨΑΥΙΝ ‖ 76 ‿ΗΠΙΓΕΘΟCΔΕΚΙΝΟΝΗΈΡΓ(ΤΑ)ΑΕΚΕΙΝΟΥ, ‿ lineola et ´ puncto syllaba omissa indicatur, ΤΑ m. r.[2]; δ' ἐκεῖνον, ut scriba, non δὲ κεῖνον (M), cf. ἐκείνου

66 cf. Hesych. ὁμαρτεῖν ... ἐπακολουθεῖν ‖ 67 Hesych. γρυπός· ὁ ἐπικαμπῆ τὴν ῥῖνα ἔχων ‖ 74 cf. Himer. or. XIV 23 p. 76 B. οὐ τὴν μὲν εἶδε (εἷλε Boissonadius, sed cf. Babr. 11,9), τῆς δὲ ἠμέλησε ...., ἀλλὰ πάσαις δοὺς ἑαυτὸν οὕτως πάσας ἐκτήσατο.



μὴ παμφαλήσας ἐκ δίκης δρώρηκεν,
ποδὸς κρέμαιτ' ἐκεῖνος ἐν γναφέως οἴκῳ.

ΝΕΩΚΟΡΟΣ IV

κάλ' ὕμιν, ὦ γυναῖκες, ἐντελέως τὰ ἱρὰ
καὶ ἐς λῷον ἐμβλέποντα· μεζόνως οὔτις
ἠρέσατο τὸν Παιήον', ἤπερ οὖν ὑμεῖς. —
ἰὴ ἰὴ Παίηον, εὐμενὴς εἴης
καλοῖς ἐπ' ἱροῖς ταῖσδε κεἴ τινες τῶνδε
ἔασ' ὀπυιηταί τε καὶ γενῆς ἆσσον.
ἰὴ ἰὴ Παίηον· ὧδε ταῦτ' εἴη.

ΦΙΛΗ

εἴη γάρ, ὦ μέγιστε, χὐγιίῃ πολλῇ
ἔλθοιμεν αὖτις μέζον' ἱρ' ἀγινεῦσαι
σὺν ἀνδράσιν καὶ παισί. — Κοκκάλη, καλῶς
τεμοῦσα μέμνεο τὸ σκελύδριον δοῦναι
τῷ νεωκόρῳ τοὔρνιθος, ἔς τε τὴν τρώγλην col. 24
τὸν πελανὸν ἔνθες τοῦ δράκοντος εὐφήμως,

78 Π̲ΟΔΟC ‖ 79 ΕΝΤΕΛΕΩCΙ (Ι del.) ΤΑΊΡΑ, falsus est M ‖ 80 ΜΕΖΟΝΩ^σ^, σ m. rec.[2] ‖ 81 ΥΜΕ̇ΙC ‖ 82 ΙΗC ‖ 83 ‿ΚΑΛΟΙC (lineola deleta) ΕΜ (Μ del.) ΠΊΡΟΙC, corr. m. rec.[2] ut videtur | spatium ante ΚΙΤΙΝΕC ‖ 85 ΤΑΥΤΙΗ | cf. Soph. OR. 1096 ‖ 86 ΙΗΓΑΡ olim Coccalae tribui, nunc Philae | χὐγίῃ Rth Bch, fortasse recte; invenitur ΥΓΙΗ v. 95 et in inscr. Cois 345, 16; cf. ὑγεία in lexico Bekkeri | 86—88 anonymae Cynnus amicae dedit M ‖ 88 C̲ΥΝ, de paragr. cf. II 78. IV 34 | spatium post ΠΑΙCΙ | ΚΟΤΤΑΛΗ, corr. Κοκκάλη ex v. 19, nam eandem personam, servam ni fallor, appellari in propatulo est; cf. etiam Aristoph. Thesm. 284 ‖ 89 ΤΕΜΕΥCΑ, τεμοῦσα μέμνευ M ‖ 90 ΤΩΊΝΕΟΚΟΡΩΙ, de re cf. Inscr. Coae 36 sq. | spatium ante ΕC ‖ 91 ΠΈΛΑΝΟΝ, ut acuatur ultima | interstitium post ΕΝΘΕC

77 cf. Hippon. fr. 131 B. ‖ 79 Hesych. ἐντελῶς· τελείως ‖ 80 Hesych. λώιον· λωΐτερον. βελτιώτερον ‖ 90 νεοκόρος Hesychii (additicium et Byzantinum) non spectat ad papyri ΝΕΟΚΟΡΩΙ ‖ 91 Hesych. πέλανον· πέμμα τι πλακουντῶδες

IV καὶ ψαιστὰ δεῦσον· τἄλλα δ' οἰκίης ἕδρῃ
δαισόμεϑα· — καὶ ἐπὶ μὴ λάϑῃ φέρειν, αὕτη,
τῆς ὑγιίης· δῷ, πρόσδος· ἡ γὰρ ἱροῖσιν
μέ(ζ)ων ἁμαρτίης ἡ ὑγίη 'στὶ τῆς μοίρης.

92 spatium post ΔЄΥCΟΝ ‖ 93 interstitium post ΔΑΙCΟΜЄΘΑ ΜΗΛΑΘΗ (sine Ι) ΦЄΡΙΝ: non fuit ΜΗΛΑΘΙC, μῆλα ϑείς, cf. μέμνεο 89 ‖ 93 ἐπὶ num cum φέρειν coniungendum? ‖ 94 ὑγι(ί)η 'cibus sacratus', cf. testim. | ΔωΙ, ^ add. m. pr., νῷ (pro νῷν) Cr olim coll. Lucian. soloec. 6, λῶι ad λῆν (*volo addas*) Bch, λώι vel λῷ (*affatim*) πρ. M; δῷ illud vix deduci potest a δώς, quod ἄκλιτον esse veteres adfirmant; sententia ni fallor eadem quae II 80 ταῦτα δούς κτλ.: *det* cibum sacratum aedituus, *deinde tu da* portiunculam (v. 90. 95 memoratam), sed insolitus coniunctivus. Certe φέρειν . . δῶ (ἐς δῶμα) coniungi vix potest | πρόσδος 'adde', scil. portiunculae; servam appellat | spatium ante Η ‖ 95 ΜЄΙ..ωΝΑ ΜΑΡΤΙΗC, μέζων ἁμαρτεῦσ' ἡ ὑγίη 'στὶ τῆς μοίρης Bch, μέζων ἁμαρτεῖ ἡ σὴ ὑγί' ἥ 'στι τῆς Μοίρης M, ι coalescente (II 8. 84) μέζων ἅμ' ἀρτίης . . . τῆς μοίρης Kn (*praesente portiuncula liberalior datur cibus sacratus*), sed ἅμα c. gen. volgare, non ionicum; verum ut τὰ δῶρα μείω δ' ἐστὶ τῆς ἁμαρτίας Aeschylus dixit Choeph. 519, ita μέζων ἁμαρτίης coniungi potest: *in sacris enim peccata quaelibet tollit cibus sacratus portiunculae.* | 94 sq. ΝЄΩΚΟΡΟΣ τῆς ὑ. μοι — μέζων ἁμαρτεῖν κτλ. Hdl coll. Aristoph. Plut. 676 sqq. Avv. 972 sq.; ΝЄΩΚ. πρόσδος — μοίρης Nairn: actoribus secundarum ultima mimi verba non tribuuntur. Totus locus nondum satis expeditus

92 Hesych. ψαιστά· ἄλφιτα ἐλαίῳ δεδευμένα. Cf. Paus. Eust. p. 1445 fr. 329 Schw. lex. rhet. Bekk. An. p. 317, 26 s. ψαιστά. Harpocr. s. νεήλατα. Athen. XV 672 D. Tim. lex. p. 277 R. | cf. Hesych. δεῦσαι· βρέξαι· βάψαι ‖ 94 sq. Hesych. ὑγίεια· ἄλφιτα οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ πεφυραμένα· καὶ πᾶν τὸ ἐκ ϑεοῦ φερόμενον εἴτε μύρον εἴτε ϑαλλός (cf. Philogelos 76 p. 21 Eb.). Sim. Phot s. ὑγίειαν, Lex. rhet. Bekk. An. p. 313, 13 s. ὑγεία, Lyd. de mens. IV 4, Athen. III p. 115 A ὑγίεια . . . ἡ διδομένη ἐν ταῖς ϑυσίαις μᾶζα ἵνα ἀπογεύσωνται. Huc bucoliastarum ὑγίειαν (Theocr. ed. Meineke p. 3) recte rettulit E. Rohde

V.

# ΖΗΛΟΤΥΠΟΣ.

ΒΙΤΙΝΝΑ

Λέγε μοι σύ, Γάστρων, ἥδ' ὑπερκορής οὕτω,
ὥστ' οὐκέτ' ἀρκεῖ τἀμά σοι σκέλεα κινεῖν,
ἀλλ' Ἀμφυταίῃ τῇ Μένωνος ἔγκεισαι;

ΓΑΣΤΡΩΝ

ἐγὼ Ἀμφυταίην τὴν Μένωνος; ὤρηκα
γυναῖκα; προφάσις πᾶσαν ἡμέρην ἕλκεις,
Βίτιννα· δοῦλός εἰμι, χρῶ ὅτι βούλῃ ⟨μοι⟩
καὶ μὴ τό μευ αἷμα νύκτα κἠμέρην (πῖ)νε.

1 spat. ante ΗΔ, ἥδ' Mk, scil. κέρκος *penis* qualem habebant in mimo (Iuven. VI 66 schol.), cf. v. 45; sim. τούτοις 59; ἥδ' = ἤδη non potest; εἶς Rth, εἶ δ' Bch; ἦρ' Hw ‖ 2 ΑΡΚΙ | ΚΙΝΙΝ ‖ 3 ΑΛΛ | ЄΓΚΙCΑΙ ‖ 4 ΤΗΝ~~ΜЄΝωΝ~~ΟΡ (ΓЄΙC and Λ written above; fort. corr. ex C) ωΡΗΚΑ, corr. Kenyone iudice m. r. (cf. v. 9), τὴν λέγεις ὁρώρηκα κτλ. plerique, quod displicet; possis Ἀμφυταίῃ; τίνα λέγεις; κτλ., sed nescio an prima lectio servari possit, cum post Μένωνος subintellegas κινεῖν λέγομαι ‖ 5 spatium ante ΠΡΟΦΑCΙC, ῑ servavit M, προφάσεις plerique | ΗΜЄΡΑΝЄΛΚΙC ‖ 6 ΒΊΤΙΝΝΑ, deinde spatium | ΙΜΙΧΡωΟ·ΤΙΒΟΥΛΙ· satis distinctum, non fuit ΒΟΥΛΙ (M); num punctis rhythmi hiatus indicatur? suppl. Bl, cf. Aristoph. Thesm. 212, ⟨καὶ⟩ βούλει El, ⟨δὴ⟩ βούλει W, χρ⟨έ⟩ω ὅτι βού⟨λῃ⟩ α⟨ἴε⟩ί M ‖ 7 ΚΑΙ | exitum suppl. Kn

ΒΙΤΙΝΝΑ

*ὅσην δὲ καὶ τὴν γλάσσαν, οὗτος, ἔσχηκας·*
*Κύδιλλα, κοῦ μοι Πυρρίης; κάλει μ' αὐτόν.*

ΠΥΡΡΙΗΣ

*τί ἐστι;*

ΒΙΤΙΝΝΑ

*τοῦτον δῆσον — ἀλλ' ἔθ' ἕστηκας; —*
*τὴν ἱμανήθρην τοῦ κάδου ταχέως λύσας.*
col. 25 *ἢν μὴ καταικίσασα τῇ σ' ὅλῃ χώρῃ*
*παράδειγμα θῶ, μᾶ, μή με θῆς γυναῖκ' εἶναι.*
*ἦρ' οὐχὶ μᾶλλον Φρύξ; ἐγὼ αἰτίη τούτων*
*ἐγῷμι, Γάστρων, ἥ σε θεῖσα ἐν ἀνθρώποις·*
*ἀλλ' εἰ τότ' ἐξήμαρτον, οὐ τὰ νῦν εὖσαν*
*μῶραν Βίτινναν, ὡς δοκεῖς, ἔθ' εὑρήσεις.*
*φέρεις σύ; δῆσον τὴν ἀπληγίδ' ἐκδύσας.*

---

8 ΟCΗΝ, cf. III 84 ubi legitur ΟCCΗΝ *κτλ.* ‖ 9 ΚΥΔΙΛΛΑ ΠΟΥ$^{κ}$~~ΜΘ~~$^{cτ}$Ι, corr. m. rec., cf. v. 4, *μοι* utique servandum, cf. III 59 al.; *κοῦ 'στὶ* plerique | ΚΑΛΙ | *μ' = μοι*, cf. v. 43, VI 99, Hippon. 30 B, Archil. 22 (adn. Anthol. lyr. p. XI) ‖ 10 post ΤΙΕCΤΙ spatium ‖ 11 ΤΟΥ ΤΟΥ, alterum del. m. pr. | *λῦσον* Rth, alii ‖ 12 ΤΗΙC (non ΤΗΙΓ) ‖ 13 ΠΑΡΑΔΙΓΜΑ | *θ⟨έ⟩ω* M | ΙΝΑΙ ‖ 14 ΘΗΡ, Ε in Η m. pr., *ἔα?* M | *μᾶλλον ὁ Φρύξ* proverbium ‖ 15 ΕΓΩΙΜΙ | ΘΕΙCΑ ‖ 16 ΑΛΛΙ ‖ 17 ΜΩΡΑΝ, *μῶραν* Rth, Bch 'morionem' | ΔΟΚΙ(Ι ex Ε)C | ΕΥΡΗCΙC ‖ 18 ΦΕΡΙCCΥ, deinde spat. maius:

---

Testim. interpr. 9 *Πυρρίαν* servi nomen esse perhibet Helladius apud Photium p. 532$^{b}$, 40; cf. Lucian. de merc. cond. 23 Philops. 24 ‖ 14 cf. II n 100. Zenob. Ath. II 5 *μᾶλλον ὁ Φρὺξ*, explicatio supplenda ex Parisino (volg.) V 16 *συναγαγὼν ὁ Κροῖσος, ὥς φασι, τοὺς ⟨ἑπτὰ⟩ σοφοὺς ἠρώτα, τίνα εἰδεῖεν εὐδαιμονέστατον. ἄλλου δὲ ἄλλον λέγοντος Αἴσωπος ὁ Φρὺξ .. τοσοῦτον ἔφη τὸν Κροῖσον τῶν ἄλλων ὅσον καὶ τὴν θάλατταν τῶν ποταμῶν προέχειν. ἀκούσας δὲ Κροῖσος εἶπε 'μᾶλλον ὁ Φρύξ'*, explicatius eadem apud Phot. Suid. (lex. rhet. Didym.): formula proverbialis *κατ' ἔλλειψιν* usurpata falso *ἀφ' ἱστορίας* enarratur (a Demone: Cr Anal. ad paroem. p. 133, cf. ad II 62 sq.) | Originem in Basilii Philocalia p. 161 Rob. *δεσποτῶν φασκόντων τοῖς ... οἰκέταις ... 'Εγώ σοι αἴτιος γέγονα τῶν τηλικούτων ἁμαρτημάτων* contulit Weyman Phil. LIV 185





ΓΑΣΤΡΩΝ

*μή, μή, Βίτιννα, τῶν σε γουνάτων δεῦμαι.*

ΒΙΤΙΝΝΑ

*ἔκδυθι, φημί. δεῖ σ' ὁτεύνεκ' εἷς δοῦλος*
*καὶ τρὶς ὑπέρ σευ μνᾶς ἔθηκα γινῴσκειν.*
*ὡς μὴ καλῶς γένοιτο τἠμέρῃ κείνῃ,*
*ἥτις σ' ἐσήγαγ' ὧδε. Πυρρίη, κλαύσῃ,*
*ὁρῶ σε δήκου πάντα μᾶλλον ἢ δεῦντα.*
*σύσφιγγε τοὺς ἀγκῶνας, ἔκπρισον δήσας.*

ΓΑΣΤΡΩΝ

*Βίτιννα, ἄφες μοι τὴν ἁμαρτίην ταύτην.*
*ἄνθρωπός εἰμι, ἥμαρτον· ἀλλ' ἐπὴν αὖτις*
*ἕλῃς τι δρῶντα τῶν σὺ μὴ θέλῃς, στίξον.*

ΒΙΤΙΝΝΑ

*πρὸς Ἀμφυταίην ταῦτα, μὴ 'μὲ πληκτίζευ,*
*μεθ' ἧς ἀλινδῇ καὶ ἔμ' ἔχει(ς) πο(δ)όψηστρον.* col. 26

---

'fersne loramentum?'. *φέρ' εἷς σύ* El Bch, qui duos adhiberi tortores conicit; *φέρων* Rth | Δ(ex Λ?)$^{H}$ΥCΟΝ, corr. m. pr. ‖ 19 ΜΗ | ΔΟΥΜΑΙ, sed Ο lineola addita in Ε correxisse videtur m. pr. ‖ 20 interstitium post ΦΗΜΙ | ΔΙCΟ (spiritus sive Ε additum) ΤΕΥΝΕΚΙ (Ι ex C, legerat ΕΙ), *εἷς* M ‖ 21 ΤΡΙC, *τρὶς* M, *τρεῖς* plerique | ΜΝΑC, *μνέας* M | ΓΙΝΩΙCΚΙΝ, cf. O. Hoffmann, *gr. Dial.* III p. 444 ‖ 22 ΚΙΝΗΙ ‖ 23 ΚΛΑΥCΙ ‖ 24 *ὁρ⟨έ⟩ω* M ‖ 25 CΥΓCΦΙΓΓΕ, *σύσσφιγγε?* Bch, *σύ γε φίγγε* M | spatium post ΑΓΚΩΝΑC ‖ 26 ΑΜΑΡΤ$^{H}$ΙΑΝ, corr. m. pr., cf. 38 ‖ 27 ΙΜΙ | *ἐπὴν μ'* Rth ‖ 28 ΕΛΗΙC | *ταῦτα μή με πληκτίζευ cum Amphytaea haec noli mihi succensere* (Gastronis) Bch, sed cf. Strabo XI p. 512: *πινόντων .. καὶ πληκτιζομένων πρὸς ἀλλήλους*, Dio Cass. XLVI 18: *πρὸς γυναῖκα ... πληκτιζόμενος*; paragrapho adposita Gastronis sermonem v. 28 clausit diasceuasta ‖ 30 legere mihi videor ΑΛΙΝΔΙΚΑΙ ΕΜΕΧΙ-ΠΟ[illegible]ΟΨΗCΤΡΟΝ, *ποδόψηστρον* con-

---

27 cf. Menand. fr. 499 K. *ἄνθρωπος ὢν ἥμαρτον.* Adde Petron. 130 fateor me, domina, saepe peccasse, nam et homo sum et adhuc iuvenis

V

ΠΥΡΡΙΗΣ

δέδεται καλῶς σοι.

ΒΙΤΙΝΝΑ

μὴ λάθῃ λυθεὶς σκ(έ)ψαι.
ἄγ' αὐτὸν εἰς τὸ ζήτρειον πρὸς Ἕρμωνα
καὶ χιλίας μὲν ἐς τὸ νῶτον ἐγκόψαι
αὐτῷ κέλευσον, χιλίας δὲ τῇ γαστρί.

ΓΑΣΤΡΩΝ

ἀποκτενεῖς, Βίτιννα, μ' οὐδ' ἐλέγξασα
εἴτ' ἔστ' ἀληθέα πρῶτον εἴτε καὶ ψευδέα;

ΒΙΤΙΝΝΑ

ἃ δ' αὐτὸς εἶπας ἄρτι τῇ ἰδίῃ γλάσσῃ
'Βίτινν', ἄφες μοι τὴν ἁμαρτίην ταύτην';

ΓΑΣΤΡΩΝ

τήν σευ χολὴν γὰρ ἤθελον κατασβῶσαι.

ΒΙΤΙΝΝΑ

ἕστηκας ἐμβλέπων σύ, κοὐκ ἄγεις αὐτόν,

iecerant Hw Cr Tck; ἀπόψηστρον alii, ΚΑΙΕΜCΝ(ΑΔ)Ι(del.?)Η ΠΟΔΟ legerat Bl; ἔχεις Cr, unde ἔχῃ M; ὄνῃ, ποδόψηστρον (Π supra) F. D. Bl ‖ 31 spat. post COI | ΜΕΘ, corr. m. pr. | ΛΑΘΗ | ΛΥΘΙC ‖ 33 spat. ante ЄC | ΤΟΝΝΩΤΟΝ ‖ 34 ΑΥΤΩΙ | spat. ante ΧΙΛΙΑC (Ε supra) ‖ 36 ΙΤ | ΨΕΥΔΕΑ supra scr. η? R. Herzog ‖ 37 ΑΥΤΟCΙ (Є supra) ΠΑC | ΙΔΙΑΙ ‖ 38 ΒΙΤΙΝΝ ‖ 39 ΤΗΝ ‖ 40 ΑΓΙC

32 Choerob. Etym. 'M.' s. ζήτρειον: σημαίνει τὸ τῶν δούλων δεσμωτήριον ἤγουν τὸν μύλωνα παρὰ Χίοις καὶ Ἀχαίοις (Κῴοις?). εὕρηται δὲ καὶ διὰ τοῦ ι συνεσταλμένου· καὶ παρὰ Ἡροδότῳ (Hemsterh. Ἡρώδῃ, scr. Ἡρώνδᾳ)· ἄγε αὐτὸν εἰς τὸ ζήτρειον. ἔστι δὲ χορίαμβον (scr. χωλίαμβον) τὸ μέτρον: unde πρὸς Ἕρμωνα grammaticum legisse colligitur. Cf. Ritschelii Opusc. I p. 663 = de Oro et Orione p. 74. Adde Poll. Herodian I p. 372, 7. Hesych. ζητρεῖον· τὸ τῶν δούλων κολαστήριον. ‖ 36 cf. Dio Cass. XLIV 15 λόγου γάρ τινος εἴτ' οὖν ἀληθοῦς εἴτε καὶ ψευδοῦς, οἷάπερ φιλεῖ λογοποιεῖσθαι, διελθόντος, ubi clausula choliambica notanda, nam ipsa locutio volgata; cf. Plato Apol. p. 34 E al.



V

ὄκου λέγω σοι; ὀδῇ, Κύδιλλα, τὸ ῥύγχος
τοῦ παντοέρκτεω τοῦτο, καὶ σύ μοι, Δρήχων,
ἤδη 'φαμαρτεῖς οἷ σ' ἂν οὗτος ἡγῆται.
δώσεις τι, δούλη, τῷ κατηρήτῳ τούτῳ
ῥάκος καλύψαι τὴν ἀνώνυμον κέρκον,
ὡς μὴ δι' ἀγορῆς γυμνὸς ὢν θεωρῆται;
τὸ δεύτερόν σοι, Πυρρίη, πάλιν φωνέω,
ὄκως ἐρεῖς Ἕρμωνι χιλίας ὧδε,
καὶ χιλίας ὧδ' ἐμβαλεῖν· ἀκήκουκας; col. 27
ὡς ἤν τι τούτων ὧν λέγω παραστείξῃς,
αὐτὸς σὺ καὶ τἀρχαῖα καὶ τόκους τίσεις.
βάδιζε καὶ μὴ παρὰ τὰ Μικκάλης αὐτὸν
ἄγ', ἀλλὰ τὴν ἰθεῖαν. οὗ δ' ἐπεμνήσθην —
κάλει κάλει δραμοῦσα, πρὶν μακρήν, δούλη,
αὐτο⟨ύ⟩ς γενέσθαι.

ΚΥΔΙΛΛΑ

Πυρρίης, τάλας, κωφέ,

41 spat. ante ΟΔΗ͡, pro ὄδη (Cr[1]) accentu ductus scripsi ὀδῇ, scil. Pyrrhies, cf. 54 sq. ἐφαμαρτεῖς 43; neque coniectura opus est (σμῇ Rth, θλῇ Hdl) neque adverbium novum fingendum (M); cf. τῆς ῥινὸς ἕλκειν ‖ 42 spatium post ΤΟΥΤΟ, (ΔΕ supra) ΔЄ m. pr. | ΔΡΗΧΩΙ(Ν Kn, Ψ R Herzog) ‖ 43 ΦΑΜΑΡΤΙC ΟΙ (non fuit CΦΙ, quod legit Bch)-ЄΑΝ; nihil superscriptum, sed sicut in versu antecedente interstitium (alius columnae litteris ΙΩ?) commaculatum; 'φομάρτει ὅκοι σοι ἂν Rth contra metrum, ἤδη 'φαμαρτεῖν εὖτ' ἂν Hdl, verum vidit Bl, cf. ad v. 9 ‖ 44 ΔΩCIC ‖ 46 ἐὼν M, cf. v. 78 ὄντως IV 65 ‖ 48 ЄΡΙC ‖ 49 ЄΜΒΑΛΙΝ ΑΚΗΚΟΥΚΑ͡C, lineola (accentu?) interrogationem indicari putat Dl, accentum gravem M ‖ 50 παραστείξῃς Rth M, παραστίξῃς Bch Cr[1] ‖ 51 ΤΙCIC, τείσεις M ‖ 53 spatium post ΑΓ | ΙΘΙΑΝ | οὗ δ' Kb, οὐδ' Rth ‖ 54 ΚΑΛΙ bis | ΔΡΑΜЄΥCΑ, corr. M ‖ 55 ΑΥΤΟC, corr. van Leeuwen Bch, αὐτὸν Rth | spatium ante ΠΥΡΡΙΗC | Πυρρίης — 62 τρίβοντᾶ Cydillae tribuerunt v. Leeuw. Bch, Π. — 56 σε Cydillae, 56 μα — 68

51 Hesych. ἀρχαῖα· τῶν δανείων τὰ κεφάλαια

V καλεῖ σε. μᾶ, δόξει τις οὐχὶ σύνδουλον
αὐτὸν σπαράσσειν, ἀλλὰ σημάτων φῶρα·
ὁρῇς, ὅκως νῦν τοῦτον ἐκ βίης ἕλκεις
ἐς τὰς ἀνάγκας, Πυρρίη, <σ>έ, μᾶ, τούτοις
τοῖς δύο Κύδιλλ' ἐπόψεθ' ἡμερέων πέντε
παρ' Ἀντιδώρῳ τὰς Ἀχαϊκὰς κείνας,
ἃς πρῶν ἔθηκας, τοῖς σφυροῖσι τρίβοντα.

BITINNA

οὗτος σύ, τοῦτον αὖτις ὧδ' ἔχων ἧκε
δεδεμένον οὕτως, ὥσπερ ἐξάγεις αὐτόν,
Κόσιν τέ μοι κέλευσον ἐλθεῖν τὸν στίκτην
ἔχοντα ῥαφίδας καὶ μέλαν. μιῇ δεῖ σε
col. 28 ὁδῷ γενέσθαι ποικίλον. κατηρτήσθω
οὕ(τ)ω κατὰ μυὸς ὥσπερ ἡ Δάου τιμή.

ΚΥΔΙΛΛΑ

μή, τατί, ἀλλὰ νῦν μὲν αὐτὸν — οὕτω σῶ

---

τιμή Bitinnae Rth ‖ 56 ΚΑΛΙ(Ι ex Є? cf. v. 20), Cydilla; paragraphus versui antecedenti adponenda erat, cf. I 82 | spat. ante ΜΑ | ΔΟΞΙ | $^{\text{CYN}}$ΔΟΥΛΟΝ, corr. m. pr. ‖ 57 CΠΑΡΑΤΤΙΝ, spat., corr. Rth ‖ 58 ЄΛΚΙC ‖ 59 ‿ЄC, vitium indicatum | ΠΥΡΡΙΗ ЄΜΑ, post Η spat.; suppl. Bl | τούτοις *oculis*, cf. ad v. 1 ‖ 60 ΤΟΥC, corr. Bl W, μᾶ τούτους τοὺς δύο Bch contra analogiam ‖ 61 ΑΧΑΪΚΑC, coniectura (τάς γε χοίνικας) non opus est | ΚΙΝΑC ‖ 62 ΑC | πρῴν Bch, sed πρῶν = πρώην ‖ 63 ΑΥ$^{\text{T}}$ΘΙC, corr. m. pr. ‖ 64 ЄΞΑΓΙC ‖ 65 ЄΛΘΙΝ ‖ 66 ΡΑΦΙΔΑC, Φ corr. ex Δ | spat. post ΜЄΛΑΝ | ΔΙ ‖ 67 sq. interstitia post ΠΟΙΚΙΛΟΝ et ΩCΠЄΡ ‖ 68 ΟΥ-Ω | κατὰ μυὸς, cf. κατ' ὤμου III 3, μῦν προσβαλέω III 85; κατάμυος M, Cr olim; Δάου τιμή = Δᾶος ex tragicorum consuetudine Cr[1], τιμή = ποινή M, quod nunc praefero, cf. Hesych. ‖ 69 ΤΑΤΊ, deinde interstitium; non fuit ΠΑΤΊ. τατία = τατᾶ III 79, cf. ταταλίζειν I 60. VI 77 | $^{\text{I}}$CΩ, corr. m. rec.[2], σοι plerique; dubitavi an scriberem σῶ, σῶς, σᾶ (Aristoph. fr. 631 CAF. I p. 549, Dittenberger syll. 88, 8 p. 156), atque ita σῶ = σόη M, cf. III 79 | 70 _ΩΙΗ ΒΑΤΥΛΛΙC, interstitium | ΜΙЄΝ, macula ante Є, an μιν (Rth Bl) voluit m. rec.? ‖ 71 ΑΓΚΆΛΑΙC, incertum signum super Α ‖ 73 ΑΜΑΡΤΙΗΝ | ΛΥΠΙΤЄΜ(non ΛΛ)Є, corr. Rth, possis μή με λυπήσῃς vel λυπήσῃς με sim., μὴ λύπει. ΚΥ. τέλλε — ἢ φεύξομ' ἐκ τῆς οἰκίης. ΒΙ ἀφέω κτλ. M, ΚΥ. τέγγου, ἢ φ. W; sed domina a deliciis ita se laedi fingit, ut ipsa fugitura sit ‖ 74 interstitium post ΟΙΚΙΗC ‖ 75 interstitium ante ΚΑΙ ‖ 77 Ο\ΙΗΝ, suppl. Palmer Danielsson conl. οὐ τὸν Δία sim., cf. Soph. Phil. 631; ὃς τὴν τύραννον cum aposiopesi Hw | ЄΠЄΠ(ex Ι)ЄΙΠЄΡ, cf. VII 126 ‖ 78 ἑὼν ἑαυτόν M, ut II 66, cf. v. 46 | ΙΔΗCΙ ‖ 79 ЄΝ | ΜЄΤΩΠΩ | ἐπίγραμμα idem scil. quod Dao inustum est (68), cf. *Unters.* p. 111, Diog. La. IV 46

---

68 Hesych. Δάος (Δᾶος Heins.)· ἀγγάριος (= com. ad. 287 p. 460 K ?). δούλου ὄνομά τι εἰ (ἦ? Schm.) καὶ ἐλεύθερος καὶ εἰς κωμῳδίαν εἰσαγόμενος. (Cf. Menand. 946 p. 254 K.) | id. τιμή· δόξα. ποτὲ δὲ καὶ τιμωρία ἢ ἀντέκτισις ἡ κυρία ‖ 69 id. σῶ· σώω (scr. σώα?). Cf. Ael. Dion. p. 208 Schw.



ζῳή Βατυλλίς κἠπίδοις μιν ἐλθοῦσαν V
ἐς ἀνδρὸς οἶκον καὶ τέκν' ἀγκάλαις ἄραις —
ἄφες· παραιτεῦμαί σε τὴν μίαν ταύτην
ἁμαρτίην —

BITINNA

Κύδιλλα, μή με λυπεῖτε,
ἢ φεύξομ' ἐκ τῆς οἰκίης. ἀφέω τοῦτον
τ(ὸ)ν ἑπτάδουλον; καὶ τίς οὐκ ἀπαντῶσα
ἔς μευ δικαίως τὸ πρόσωπον ἐμπτύοι;
οὔ, (τ)ὴν τύραννον. ἀλλ' ἐπείπερ οὐκ οἶδεν
ἄνθρωπος ὢν ἑωυτόν, αὐτίκ' εἰδήσει
ἐν τῷ μετώπῳ τὸ ἐπίγραμμα ἔχων τοῦτο.

---

75 Eustath. (Suet. περὶ βλασφημιῶν) Od. ε 306 p. 1542, 47: Ἱππῶναξ (fr. 75 p. 487 Bgk.) δὲ ὑπεραναβὰς τοῦτο [τὸ τρίπρατος sim.] φησίν· ἀφέω τοῦτον τὸν ἑπτάδουλον. Il. Θ 488 p. 725, 32: Ἱππῶναξ δὲ τὸν τρία ὑπεραναβὰς ἀριθμὸν ἑπτάδουλον ἔφη τινά. Suet. Mill. Miscell. p. 426: παρ' Ἱππώνακτι δὲ καὶ ἑπτάδουλος καὶ ἑπτάβουλος Herondae verba errore aut Eustathii aut Suetonii Hipponacti tributa, qui ἑπτάδουλος verbo usus esse videtur

V

ΚΥΔΙΛΛΑ

ἀλλ' ἔστιν εἰκὰς καὶ Γερῆνι' ἐς πέμπτην —

ΒΙΤΙΝΝΑ

νῦν μέν σ' ἀφήσω, καὶ ἔχε τὴν χάριν ταύτῃ,
ἣν οὐδὲν ἧσσον ἢ Βατυλλίδα στέργω,
ἐν τῇσι χερσὶ τῇσ' ἐμῇσι θρέψασα.
ἐπεὰν δὲ τοῖς καμοῦσιν ἐγχυτλώσωμεν,
col. 29 ἄξεις τότ' ἀμ(έ)λει τὴν ἑορτὴν ἐξ ἑορτῆς.

80 ΑΛΛΕCΤΙΝΙΚΑC, sub ΙΝ nescio an alius litterae vestigia pelluceant | καὶ 'Αγριήνι' Hdl ‖ 82 ΗΤΤΟΝ, corr. M ‖ 83 ЄΜΗCΙ ‖ 85 ΑΞΙC | ΑΜ<ΑΛΙΤ ΙΝ, suppl. Hck, post M fuit Є, non Λ; non fuit ἀμελιτῖτιν (Hdl) | ὀρτῆς O Hoffmann, *Gr. Dial.* III p. 481

83 cf. Aristaen. I 25 ἣν ταῖς ἐμαῖς ἀνέτρεφον ἀγκάλαις ‖ 85 Prov. cod. Paris. 2650 ἄξεις .. τὴν ἑορτήν corruptum videtur. cf. L. Cohn, *Zu den Paroemiographen* p. 74; Heges. Dion. Hal. de comp. verb. 4 ἐξ ἀγαθῆς ἑορτῆς ἀγαθὴν ἄγομεν ἄλλην contulit O. Hense

# VI.

# ΦΙ(Λ)ΙΑΖ(Ο)ΥΣΑΙ Η ΙΔΙΑΖΟΥΣΑΙ.

ΚΟΡΙΤΤΩ

Κάθησο, Μητροῖ· τῇ γυναικὶ θὲς δίφρον
ἀνασταθεῖσ(α)· πάντα δεῖ με προστάσσειν
αὐτήν, σὺ δ' οὐδ' ἓν ἄν, τάλαινα, ποιήσαις
αὐτὴ ἀπὸ σαυτῆς· μᾶ, λίθος τις, οὐ δούλη,
ἐν τῇ οἰκίῃ ⟨κ⟩εῖσ'· ἀλλὰ τἄλφιτ' ἢν μετρέω,
τὰ κρῖμν' ἀμιθρεῖς, κῇ τοσοῦτ' ἀποστάζει,
τὴν ἡμέ(ρ)ην ὅλην σε τονθορύζουσαν
καὶ πρημονῶσαν οὐ φέρουσιν οἱ τοῖχοι.
νῦν αὐτὸν ἐκμάσσεις τε καὶ ποεῖς λαμπρόν,

ΦΙΛΙΑΖ-ΥCΑΙ, lectio certa; non fuit ΦΑΛΛΙΑΖΟΥCΑΙ (Kb) ‖ 1 spat. ante ΤΗΙΙ ΓΥΝΑΙΚΙΔΘ (fuerat O) Є (ex C?) C, Δ del. m. pr. ‖ 2 ΑΝΑCΤΑΘЄΙC | ΠΡΟCΤΑΤΤΙΝ, corr. Rth ‖ 3 spat. ante CΥΔΟΥΔЄΝ, lineolas evanidas add. m. rec., quas οὐδ' ἓν interpretatus est Bch ‖ 4 σεωυτῆς M | spat. ante ΜΑ͂ (super Α circumflexi umbra?) ‖ 5 spatium post ЄΙC | οἰκίῃ μοι εἷς vel κεῖσ' Bch, κεῖσ' Richards Cr Hdl coll. IV 47 | ΜЄΤΡЄΩ, Η add. del. m. rec.: μετρῇ Bch: domina servae *demensum* dat, prior igitur lectio praeferenda ‖ 6 spatium post ΑΜΙΘΡЄΙC | ΚΗ | ΑΠΟCΤΑΞЄΙ, corr. Cr (κῇ = καὶ εἰ?), alii κἢν — ἀποστάξῃ ‖ 9 ЄΚΜΑCCΙC | ΠΟΙC

9 Testim. interpr. Tit. cf. Hesych. ἰδίαζον· κατ' ἰδίαν ὁμιλοῦν | 9 Cf. Hesych. ἐκμάσσει ... (lacuna)

VI ὅτ' ἐστὶ χρ(ε)ίη, ληστρί; θῦέ μοι ταύτῃ,
ἐπεί σ' ἔγε(υσ)' ἂν τῶν ἐμῶν ἐγὼ χειρῶν.

ΜΗΤΡΩ

φίλη Κοριττοῖ, ταὐτό μοι ζυγὸν τρίβεις.
κἠγὼ ἐπιβρύχουσα ἡμέρην τε καὶ νύκτα
κύων ὑλακτέω ταῖ(ς) ἀνωνύμοις ταύταις.
ἀλλ' οὕνεκεν πρός σ' ἦλ(θ)ον —

ΚΟΡΙΤΤΩ

ἐκποδὼν ἧμιν
φθείρεσθε, νώβυστρα, ὦτ(α) μοῦνον καὶ γλάσσαι,
τὰ δ' ἄλλ' ἑορτή —

ΜΗΤΡΩ

λίσσομα(ί σε), μὴ ψεύσῃ,
col. 30 φίλη Κοριττοῖ, τίς ποτ' ἦν ὅ σοι ῥάψας
τὸν κόκκινον βαυβῶνα;

ΚΟΡΙΤΤΩ

κοῦ δ' ὀρώρηκας,
Μητροῖ, σὺ κεῖνον;

ΜΗΤΡΩ

Νοσσὶς ε(ἶ)χεν ἠρίννης
τριτημέρῃ νιν· μᾶ, καλόν τι δώρημα.

10 suppl. Kb Bch Cr, Η litterae vestigia servata; fuit ΧΡΙΗ | ΛΗϹΤΡΙ, interstitium magnum, interpunxit Cr; χρείη· ληστρί, Bch M ‖ 11 ЄΠЄΙ | suppl. Rth Kb | ΧЄΙΡΩΝ (ε superscr.), cf. VII 3, correctura inepta ‖ 12 ΦΙΛΗ ΚΟΡΙΤΤΟΙ, super ΟΙ non punctum, sed lacunula | spat. ante ΤΑΥΤΟΜΟΙ, τα(ὔτ' ἐμοὶ corr. non opus | ΤΡΙΒЄ̇ΙϹ ‖ 15—18 sermonem continuandum censet R. Herzog ‖ 15 ΠΡΟϹ Ϲ: \-ΟΝ, spatium | ἦμιν· M, cf. ad II 44 ‖ 16 ΦΘΙΡЄϹΘЄΝΩΒΥϹΤΡΑ Ω ι -, suppl. Hck ‖ 17 ЄΟΡΤΗΙ, spatium, ἑορταί Bch, ἑορτῇ (ad *ἑορτάω = ἑορτάζω) M ‖ 18 spatium ante ΤΙϹ | κοτ' M | ϹϹΙ (σοι potius quam σευ), lectio incerta ‖ 19 ΤΟΝ ΚΟΝΚΙΝΟΝ (κ superscr.), κ add. m. pr. | spat. ante ΚΟΥ | ΜΗΤΡΟΙ | spat. post ΚΙΝΟΝ | ἔσχεν? ‖ 21 ΤΡΙΤΗΜЄΡΗΝΙΝ, spat., cf. III 24





ΚΟΡΙΤΤΩ

Νοσσίς; κόθεν λαβοῦσα;

ΜΗΤΡΩ

διαβαλεῖς ἤν σοι
εἴπω;

ΚΟΡΙΤΤΩ

μὰ τούτους τοὺς γλυκέας, φίλη Μητροῖ,
ἐκ τοῦ Κοριττοῦς στόματος οὐδεὶς μὴ ἀκούσῃ
ὅσ' ἂν σὺ λέξῃς.

ΜΗΤΡΩ

ἡ Βιτᾶτος Εὐβούλη
ἔδωκεν αὐτῇ καὶ εἶπε μηδέν' αἰσθέσθαι.

ΚΟΡΙΤΤΩ

γυναῖκες, αὕτη μ' ἡ γυνή ποτ' ἐκτρίψει.
ἐγὼ μὲν αὐτὴν λιπαρεῦσαν ᾐδέσθην,
κἤδωκα, Μητροῖ, πρόσθεν ἢ αὐτὴ χρήσασθαι.
ἡ δ' ὥ⟨σ⟩περ εὕρημ' ἁρπάσα⟨σα⟩ δωρεῖται
καὶ τῇσι μὴ δεῖ· χαιρέτω φίλη πολλὰ
ἐοῦσα τοίη, χἠτέρην τιν' ἀνθ' ἡμέων

22 ΝΟϹϹΙϹ, spatium | spat. ante ΔΙΑΒΑΛΙϹ ‖ 23 ЄΙΠΩ, spatium, εἴπω; Cr, εἴπω· Bch ellips. Theocr. VI 22 ‖ 24 ΟΥΔЄ̇ΙϹ ‖ 25 ΟϹ | interstitium magnum ante ΗΒΙΤΑΤΟϹ, ¯ pro paragrapho non accipiendum; aut Βῐ notavit aut accentum gravem (M), cf. ad V 49; Βιτᾶδος secundum Herodianum W. Schulze, fortasse recte, sed cf. Κανδᾶτος — τι VI 87. VII 29 ‖ 26 ЄΔΩΚЄΝ ‖ 27 κοτ' Rth M | ЄΚΤΡΙΨΙ ‖ 30 ΑΡΠΑϹΑΔΩΡΙΤΑΙ, haplographia ‖ 31 ΤΑΙϹΙ, corr. Rth M | ΔΙ, spat.

25 Herodian. ed. Lentz II p. 657, 5 (= Choerob. 42, 26 Gaisf., Ioann. Alex. 8, 14): τὰ εἰς ας περισπώμενα δύο κλίσεις ἐπιδέχεται ... χωρὶς τῶν Ἰωνικῶς ἐκφερομένων διὰ τοῦ δος, οἷον Βιτᾶς Βιτᾶδος (Βιττ- Lentz ex Ioanne). Ad Herondam rettulit W. Schulze ‖ 30 Hesych. δωρεῖται· χαρίζεται, aut huc referendum aut ad Antiph. 1 CAF. II p. 13 K.

VI φίλην ἀϑρείτω. τἄλλα Νοσσίδι χρῆσαι,
τῇ μή, δοκέω, — μέζον μὲν (ἢ) γυν(ὴ γρ)ύξω,
λάϑοιμι δ', Ἀδρήστεια — χιλίων εὔντων
ἕνα οὐκ ἂν ὅστις λεπρός ἐστι προσδώσω.

ΜΗΤΡΩ

μὴ δή, Κοριττοῖ, τὴν χολὴν ἐπὶ ῥινὸς
col. 31 ἔχ' εὐϑὺς, ἤν τι ῥῆμα μὴ σοφὸν πεύϑῃ·
γυναικός ἐστι κρηγύης φέρειν πάντα.
ἐγὼ δὲ τούτων αἰτίη λαλεῦσ' εἰμί·
⟨ἢ⟩ πολλὰ τήν μευ γλῶσσαν ἐκτεμεῖν δεῖται.
ἐκεῖνο δ' οὗ σοι καὶ μάλιστ' ἐπεμνήσϑην,

———

AI ΗΔΙΚΗΓΡΥΞΑΙ
33 spat. post ΑΘΡΙΤΩ | ΧΡΗΣΘ ‖ 34 ΜΕΝΗΓΥΝΗΓΥΞΩ, μὴ δοκέω . . . ἢ δίκη γρύξαι, sicut IV 69 coniecit m. rec.² loci structura non satis perspecta, cf. I 35. III 36; de Μηδόκεω nomine (W) ne cogites ‖ 35 ΑΔΡΗΣΤΘΙΑ, Ι ex Ε | εὔντων si habeam, nam προσδώσω h. l. = *praebeam* ‖ 36 ΕΝΑ | ΛΕΠΡΟΣ, CA add. et del. m. rec., cui plerique obtemperaverunt | ἔς τι W | ΠΡΟΣ ΔΩΣΕΩ, superscr. οιην (Kn, οιον Bl) corr. ad regulas scholae, cf. VIII 3; sed ἂν cum futuro coniunctum et epicum est (Ξ 267. *Α* 139, cf. G. Hermann, Op. I p. 28 sqq.), et volgare (Luc. Sol. 2 III p. 555, Babr. 68, 2, Artemidor. II 70, Anacreont. 15, 30 πιοῦσα δ' ἂν χορεύσω, quod perperam mutaverunt), atque ne ab Atticis quidem alienum (cf. Bekk. anecd. I p. 127, 24 sqq., Kruegeri Gramm. I 64, 3, 3, L. Herbst, 'über ἂν beim Futur im Thukydides', Hamburg 1867) ‖ 38 ΣΟΦΟΝ, σοφόν servavit Cr coll. Stob., καλόν correctoris coniectura temeraria, quam nollem plerique secuti essent | ΠΕΥΘ. (ex C?) Η ‖ 39 ΦΕΡΙΝ ‖ 40 ΙΜΙ ‖ 41 ΠΟΛΛΑΤΗΝ continuo scriptum, corr. Kn, possis ⟨μᾶ⟩ π., πόλλ' ἄ⟨λλα⟩ vix recte M, melius εἰμὶ πόλλ'· ἀ⟨λλὰ⟩ Herzog, ⟨τὰ⟩ πολλὰ sive Πόλλις δὲ Bch | γλάσσαν M | ΕΚΤΕ-ΜΙΝΔΙΤΑΙ | δεῖται = δεῖ? (cf. ad VIII 18) Hippocr. περὶ ἀέρων 8 p. 45 Ilb.-Kuehl.

———

37—39 Stob. Flor. LXXIV 14: Ἡρώδου (Ῥώδα A) μιμιάμβων· Μὴ δή, κόρη, τυ τὴν χολὴν ἐπὶ ῥῖνας | ἔχ' εὐϑύς, ἤν τι ῥῆμα μὴ σοφὸν (cum m. pr.) πεύϑῃ κτλ. Cf. Theocr. I 18 ‖ 41 Antiatt. 88, 21 δεῖται ἀντὶ τοῦ δεῖ· ἀπελϑεῖν με δεῖται. Sed cf. Hes. δεῖται· δέεται, χρῄζει. Cf. Alciphr. I 69 p. 92 τὴν φλύαρον γλῶτταν ἀποτέμνειν . . . τοῖς βουλομένοις ἕτοιμός εἰμι παρέχειν ‖ 46 Hesych. ἐνεύχεσϑαι· τὸ δεόμενον . . . ἐξορῆσαι (*exorare*) τὸν ἀξιούμενον ‖ 48 de Cerdonis nomine cf. p. 57 ‖ 49 Hesych. γλαυκός· λευκός



τίς ἔσϑ' ὁ ῥάψας αὐτόν; εἰ φιλεῖς μ', εἶπον. VI
τί μ' ἐνβλέπεις γελῶσα; νῦν ὁρώρηκας
Μητροῦν τὸ πρῶτον; ἢ τί τἄβρά σοι ταῦτα;
ἐνεύχομαι, Κοριττί, μή μ' ἐπιψεύσῃ,
ἀλλ' εἰπὲ τὸν ῥάψαντα.

ΚΟΡΙΤΤΩ

μᾶ, τί μοι ἐνεύχῃ;
Κέρδων ἔραψε.

ΜΗΤΡΩ

κοῖος, εἰπέ μοι, Κέρδων;
δύ' εἰσὶ γὰρ Κέρδωνες, εἷς μὲν ὁ γλαυκός,
ὁ Μυρταλίνης τῆς Κυλαιϑίδος γείτων·
ἀλλ' οὗτος οὐδ' ἂν πλῆκτρον ἐς λύρην ῥάψαι·
ὁ δ' ἕτερος ἐγγὺς τῆς συνοικίης οἰκέων
τῆς Ἑρμοδώρου, τὴν πλατεῖαν ἐκβάντι,
ἦν μέν κοτ', ἦν τις, ἀλλὰ νῦν γεγήρακε·
τούτῳ (Κυλ)αιϑὶς ἡ μακαρῖτις ἐχρῆτο — col. 32
μνησϑεῖεν αὐτῆς οἵτινες προσήκουσι.

———

43 ΕΙΦΙΛΙΣΜΙΠΟΝ ‖ 44 sq. spat. ante ΝΥΝ et Η ‖ 47 ΑΛΛΙΠΕ | spatium ante ΜΑ | ΤΙ (Kb) vetus scriptura, quamquam in papyro Η (⟨μ⟩ή, ἢ?) potius legitur ‖ 48 ΕΡΡΑΨΕ, spatium ‖ 49 ΔΥΙ (ex Ε) ΣΙ | spat. ante ΙΣ ‖ 50 ΓΙΤΩΝ | an Κυλαίϑιδος? Λυκαιϑίδος commendavit Gurlitt ‖ 52 ΟΙΚ^ΕΩΝ ‖ Priore col. 32 parte litterae septimae et quae sequuntur plerumque detritae | 55 ΚΥΛΑΙΘΙΣ (Bl Hw) in ipsa papyro dispicio, non erat ΠΥΜ- vel ΓΑΛΑΙΘΙΣ (Bch) | anapaestus excusationem nominum propriorum habet, cf. etiam Cr proleg. Babr. p. XXXVI ‖ 54 γεγήρηκε perperam O. Hoffmann *Gr. Dial.* III 330 ‖ 56 ΜΝΗΣΘΕΙΕΝ | 57 ὧν Kb Hw, sed neutrum illum esse ipsa Metro dixerat

VI

ΚΟΡΙΤΤΩ

οὐδέτερος αὐτῶν ἐστιν, ὡς λέγεις, Μητροῖ·
ἀλλ' οὗτος οὐκ' οἶδ' ἢ Χίου τις ἢ 'ρυθρέων
ἥκει, φαλακρός, μικκός· Αὐτὸ ἐρεῖς εἶναι
Πρηξῖνον· οὐδ' ἂν σῦκον εἰκάσαι σύκῳ
ἔχοις ἂν οὕ(τ)ω· πλὴν ἐπὴν λαλῇ, γνώσῃ
Κέρδων δτεύνεκ' ἐστὶ καὶ οὐχὶ Πρηξῖνος.
κατ' οἰκίην δ' ἐργάζετ' ἐνπολέων λάθρη —
τοὺς γὰρ τελώνας πᾶσα νῦν θύρη φρίσσει —,
ἀλλ' ἔργ', ὁκοῖ' ἔστ' ἔργα τῆς Ἀθηναίης·
αὐτῆς ὁρῆν τ(ὰς) χεῖρας, οὐχὶ Κέρδωνος
δόξεις· ἐ(γὼ) μὲν — δύο γὰρ ἦλθ' ἔχων, Μητροῖ —
ἰδοῦσ' ἁμί(λλ)ῃ τὤμματ' ἐξεκύμηνα·
τὰ βαλλί' οὕτως ἄνδρες οὐχὶ ποιεῦσι —
αὐταὶ γάρ ε(ἰ)μεν — ὀρθά, κοὐ μόνον τοῦτο,
ἀλλ' ἡ μαλακότης ὕπνος, οἱ δ' ἱμαντίσκοι
ἔρι', οὐχ ἱμ(άντες)· εὐνοέστερον σκυτέα
col. 33 γυναικ(ὶ) διφῶσ' ἄλλον οὐκ ἂν εὕρ(ο)σ(κοις.

59 ΗΚΙ | ΕΡΙCΙΝΑΙ ‖ 60 ΙΚΑCΑΙĊ ‖ 63 ⁄ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ, Ε certum, ultimae litterae non prorsus certae (ΟΙΚΕΗ legit Bch); lineola corruptelae indicium, corr. Rth, cf. VII 125; num κατ' οἰκέην = κατ' οἰκείην = κατ' ἰδίαν (Athen. VIII p. 349 B) vel κατ' ἔκδοσιν? cf. v. 92; κατ' οἰκέτην El ‖ 65 verba disposuit Bch, post ἔργα interpunxit M ‖ 66 ΟΡΗΝΤ--ΧΕΙΡΑC spat., cf. IV 72. VII 24 ‖ 67 ΔΟΞΕΙC Ε--, suppl. Bl, ἐ(ρῷ) St ‖ 68 ΙΔΟΥC ΑΜΙ-ΛΗ, rest. Bl (ἁμίλλῃ = ἔρωτι cf. I 56, Gorg. Hel. 5 ἅμιλλαν ἔρωτος, Eurip. Hippol. 1141 Soph. El. 493), ἅμ' ἰ(λλ)ῶς Bch, ἅμ' ἰδμῇ M Cr olim, sed ΛΛΩ vel ΔΜΗ litteris vix locus est ‖ 70 Ε-ΜΕΝ, verum vidit Hw (Bl) ‖ 71 ΜΑΛΑΚΟΤΗC, non fuit quod M legit ΜΑΛΑΚΟCΤΙC | interstitia ante et post ΥΠΝΟC ‖ 72 suppl. Rth ‖ Col. 33 vv. 73—91 singulae fere litterae sub finem versuum paginis consutis contractae vel mutilatae | 73 ΓΥΝΑΙΚ | ΕΥΡ..- suppl. Bch; ⟨ἐξ⟩εὕροις Rth Bl, ἀνευρήσεις Hdl St

73 Hesych. διφῶσα· ζητοῦσα, ψηλαφῶσα. Sed cf. Hesiod. op. 373 sq.



VI

ΜΗΤΡΩ

κῶς οὖν ἀφῆκας τὸν ἕτερον;

ΚΟΡΙΤΤΩ

τ(ί) δ' οὐ, Μητροῖ,
ἔπρηξα; κοίην δ' οὐ προσήγαγ(ο)ν πειθοῦν
αὐτῷ; φιλεῦσα, τὸ φαλακρὸν κ(α)ταψῶσα,
γλυκὺν πιεῖν ἐγχεῦσα, ταταλίζ(ο)υσα,
τὸ σῶμα μοῦνον οὐχὶ δοῦσα χρήσασθαι.

ΜΗΤΡΩ

ἀλλ' εἴ σε καὶ τοῦτ' ἠξίωσ', ἔδει δοῦναι.

ΚΟΡΙΤΤΩ

ἔδει γάρ, ἀλλὰ καιρὸν οὐ πρέποντ' εἶναι·
ἤληθεν ἡ Βιτᾶτος ἐν μέσῳ δούλη·
αὕτη γὰρ ἡμέων ἡμέρην τε καὶ νύκτα
τρίβουσα τὸν ὄνον σκωρίην πεποίηκεν,
ὅκως τὸν ωὑτῆς μὴ τετρωβόλο(υ) κόψῃ.

ΜΗΤΡΩ

κῶς δ' οὗτος εὗρε πρός σε τὴν ὁδὸν ταύτην,
φίλη Κοριττοῖ; μηδὲ τοῦτό με ψεύσ(ῃ.

74 Τ(-)ΔΟΥ, Δ incert.: τί οὔ? Cr, quod M recepit ‖ 75 ΠΙΘΟΥΝ ‖ 75 sq. post ΕΠΡΗΞΑ ΑΥΤΩΙ ΦΑΛΑΚΡΟΝ interstitia ‖ 77 spat. ante ΤΑΤΑΛΙΖ-ΥCΑ, lectio (Hck) conl. I 60 certa; vox aut a τῆ (τητᾶσθαι) conficta (*tätscheln* Bch) aut ad τατᾶ τατία referenda ‖ 78 ΤΟ | 79 ΑΛΛΙ | ΕΔᶜΙ, ε (?) superscriptum ‖ 80 ΤΙΝΑΙ, τιναι (Kn) potius, quam γιναι (unde ἄκαιρον οὐ πρέπον γ' Cr[1]), nam Τ litterae hasta sinistra sutura mutilata videtur; sine interpunctione ἔδει γὰρ ἀλλὰ καιρὸν οὐ (οὖν W, εὖ M) πρέποντ' εἶναι Bch, alii; sed cf. IV 86. I 86, atque de infinitivo v. 33 VII 80; εἶναι ἤληθεν continuat Nairn ‖ 81 ΗΛΗΘΕΝΓΑΡΗ, ἦλθεν γὰρ Rth Bch; γὰρ ex versu 80 vel 82 iteratum; ἤληθεν ἡ Cr, unde ἤληθε δ' ἡ sine iusta causa M | in fine Εὐβούλη Kb ‖ 84 ΟΚΩC ‖ 86 ΦΙΛΗ

ΚΟΡΙΤΤΩ

ἔπεμψεν αὐτὸν Ἀρτεμῖς ἡ Κανδᾶτ(ος
τοῦ βυρσοδέψεω τὴν στέγην σημήνασα.

ΜΗΤΡΩ

αἰεὶ μὲν Ἀρτεμῖς τι καινὸν εὑρίσκει
πρόσω πιεῦσα τὴν προκυκλίην θάμ(ν)ην.
ἀλλ' οὖν γ' ὅτ' οὐχὶ τοὺς δύ' εἶχες ἐγλῦσαι,
col. 34 ἔδει πυθέσ(θ)αι τὸν ἕτερον τίς ἡ ἐγδοῦσα.

ΚΟΡΙΤΤΩ

ἐλιπάρεον, ὃ δ' ὤ(μ)νυεν οὐκ ἂν εἰπεῖν μοι·
ταύτῃ γάρ, ἴσθι, ⟨ἄλλος τις⟩ ἢ γυνὴ ἦν, Μητροῖ.

---

87 Ἀρτεμῖς Bch, cf. Ἀρτεμῖσία, Ἀρτεμίσιος, ΑΡΤΗΜΙϹ mulier inscr. Coae 357, Ἀρτεμείς W. Schulze | ultimae litterae prorsus incertae, Κανδᾶτος Bl plerique, Κανδᾶδος W. Schulze, cf. v. 25 || 88 ΤΟΥ || 89 ΑΙΕΙ, δι ει Kn, verum vidit Kb | ΕΥΡΙ.-ΕΙ, ευρησει volgo || 90 ΠΡΟϹΩΠΙΕΥϹΑ, πρόσω ποιεῦσα plerique, πρό σοι πιεῦσα Kb; πιεῦσα num fut. a πιέζω? προσωπιεῦσα ad *προσωπίζω 'maskierend'? cf. VI 64; nisi latet ⟨ὀ⟩πιεῦσα ad ὀπίζω | ΠΡΟΚΥΚΛΙΗ (vel Μ corr. ex Ν?) ΝΘΑΛΛ- (ΛΛ vel Μ, ex parte sutura haustum) ΗΝ [superscript: Ν--(-)Υ(ΚΩ?)], ultimae litterae incertae, ΘΑΜ-ΗΝ Bl, super ΘΑΛ Bch scriptum esse putat ΠΩΡ, ut θάλψιν per θαλπωρὴν explicet glossator, ego olim θάλλειν per προχωρεῖν explicatum esse opinatus sum, deinde προκυκλίην θάμνην (vel -αν, Bl) ἀρραβ)ῶ(να vel τὴν τρ)ύγ(α (*faecem populi mercantium*?) glossemate; πρόσω τὴν ἐνέ(δραν) legit Nairn atque nescio an huc spectet v. 64; πρόσω ποεῦσα τὴν πρ. Θαλλ(οῦ)ν M || 91 ΙΧΕϹΕ-ΛΥϹΑΙ (Bl), ἐκλῦσαι plerique || 92 ΕΔΕΙ | Ε-ΔΟΥϹΑ, ἐγδοῦσα Bl, ἐκδοῦσα plerique || 93 ἐλιπάρευν M | Ω-ΝΥΕΝ ὤμνυεν Cr assentiente Bl, non fuit ΩΜΟϹΕΝ neque ΩΜΝΥϹΕΝ (M); ὤμνυ' pronuntiandum, nam νε per synizesin vix accipi potest cf. II 51 VII 31 | ΕΙΠΕΙΝ, ad marg. Α [superscript: Ν] (= ἄνω), in margine superiore litteris festinanter exaratis: ταυτηι γαρ, quae sequuntur incerta: και ηγαπησεν Kn, ισθι κ⟨αι⟩ πονηρ⟨ος⟩ ην Bch, ισθι η γυνη ην Cr, denique: μητροι Κ (= κάτω? = εἶπεν Dl). Hinc ταύτῃ γὰρ, ἴσθι, καὶ πονηρὸς ἦν, Μητροῖ Bch, εἶπε, καὶ πεπηγέναι, M. Dl, ἴσθι, ⟨ἄλλος τις⟩ ἢ γυνὴ ἦν, M. Cr coll. 26 sq. 40 sq.

---

90 cf. Hesych. θάμνας· δενδρώδεις τόπους, δασεῖς | 94 Hesych. ἴσθι· ... γνῶθι, ἐπίστασο





ΜΗΤΡΩ

λέγεις ὁδόν μοι νῦν πρὸς Ἀρτεμῖν εἶναι,
ὅκως ὁ Κ(έρ)δ(ω)ν ὅστις ἐστὶν εἰδ(ῶ ἐ)γώ.
ὑγίαινέ μ(ο)ι, (Κοριτ)τί· λαιμάσ(σει), χὤρη
ἡμῖ(ν) ἀφ(έρπειν) ἐστί.

ΚΟΡΙΤΤΩ

τὴν θύρην κλεῖσον
αὕτ(η σ)ύ μ(οι), ὠοπῶλι, κἀξαμίθρησαι,
αἱ ἀλ(ε)κτ(ορί)δες (εἰ σ)όαι εἰσί, τῶν τε αἱρέων
αὐτῇσ(ι ῥῖψο)ν. οὐ γὰρ ἀλλὰ πορθεῦ(σι
ὤρν(ι)θο(κ)λέ(π)ται, κἢν τρέφῃ τις ἐν κόλπῳ.

---

95 spatium ante ΙΝΑΙ || 96 ΙΔ(Ω Ε)ΓΩ Kn, Γ litterae lineas angulo recto scriptas iure cognoscens; εἰδ(ή)σω Bch conl. V 78 || 97 spatium post -----ΤΙ, vix igitur probandum μ(ὴ ὦμεν κω)τίλαι μά(την (Dl) | ΛΑΙΜΑΤ-'(fuit ΤΤΙ)ΧΩΡΗ, λαιματ(ρί,) Bch M, χωρει Kn, χώρει plerique; ultima littera Η potius quam ΕΙ. Initium suppl. Bch, exitum Cr coll. Theocr. XV 147 || 98 ΗΜΙ- | suppl. Cr | spat. ante ΤΗΝ | ΚΛΙϹΟΝ || 99 ΑΥΤ--ΥΝ (non Χ)--Ω (potius quam ϹϹ vel ϹΤ assentiente Bl) ΟΠΩΛΙ, cf. V 42; συ, νεοσσοπῶλι Dl, multis illud probatum, quamquam neque vocabulum fidem habet neque moris antiqui fuisse νεοσσοὺς potissimum vendere demonstravit; quod dedi maxime probabile, cf. papyr. Oxyrhynch. vol. I, LXXXIII p. 145, ὠοπώλου vocis primum exemplum; utique non fuit Χρηστοπωλί (M) | ἐξαμιθρῆσαι plerique || 100 ΑΙΑΛ-ΚΤ---ΔΕϹΙ-ΟΑΙ, quod scripsi, probabilius quam εἰ πάρεισι, εἰ ἀθρόαι εἰσί; de -ῖδ- cf. III 19. VII 14 || 101 suppl. Bl Cr | spat. ante ΟΥΓΑΡ || 102 ΩΡΝ{-ΘϹ}-ΛΕ--ΤΑΙ, ωρν.θ.....αι Kn legerat, suppl. Hdl coll. Luc. iud. vocal. 8 p. 93 (quamquam et vocabuli et craseos exemplum desideratur), ὤρνιθες ἃ ἔρκται Dl (an ἃ εἴρκται, cf. Hesych. εἴρκται· ... κεκώλυται)?

## VII.

## (Σ)ΚΥΤ(Ε)ΥΣ.

ΜΗΤΡΩ

*Κέρδων, ἄγω (σ)οι τάσδε τὰς ν(έας, εἴ) τ(ι*
*τῶν (σ)ῶν ἔχεις αὐτῇσιν ἄξιον δεῖ(ξ)αι*
*χειρῶν νοῆρες ἔργον.*

ΚΕΡΔΩΝ

*οὐ μάτην, Μητροῖ·*
*ἐγὼ φ(ι)λῶ σε. ταῖς γυναιξὶν οὐ θήσεις*
*τὴν μέζον' ἔξω σανίδα; Δριμύλῳ φωνέω*
*πάλιν· καθεύδεις; κόπτε, Πίστε, τὸ ῥύγχος*
*αὐτοῦ, μέχρις τὸν ὕπνον ἐκχέῃ πάντα·*

1 TACI-----, suppl. Cr (an *κόρας* vel *καλάς*?), (*φίλας*) W, *γυνάς* Dl, *γυναῖκας*. *τί* pausa illicita Bl M ‖ 2 ЄXIC | ΔI-AI ‖ 3 XЄIPЄѠN, cf. VI 11 | spat. ante OY | MHTPѠI, ultimae litterae corruptae et oblitae; MHTPѠ vel MHTPIѠ (dederatne *Μητρί*?) in MHTPOI correctum; *Μητροῖ*, plerique; *Μητροῖ·* (scil. *ἄγεις*) Cr ‖ 4 paragrapho adiecta alteri personae vers. 3 *οὐ κτλ.* tribuit, quod propter Rth aliosque moneo | *φιλέω* M | spat. post CЄ ‖ 5 *σανίδα scabellum*, cf. Alciphr. I 12 p. 48 H. | ΔPIMYΛѠ, corr. Rth; *Δριμύλ'; ὦ* Bch | *φωνέω· πάλιν* plerique, *Δριμύλῳ φωνέω πάλιν·* Cr coll. V 47, *Δρίμυλ', ὦ φωνέω πάλιν, καθεύδεις;* St ‖ 6 KAΘЄYΔIC

Testim. interpr. 1 Cerdo (= *Κέρδων*) *sutorum regulus* apud Martialem III 16; sim. III 59. 99. cf. Iuven. VIII 182. Pers. IV 51 (Cr. *Unters. zu H.* p. 150) ‖ 6 *Πιστὸν* servi nomen esse Helladius testatur apud Phot. Bibl. p. 532b B., cf. ad V 9



VII col. 35 + fr. 10

*μᾶλλον δὲ τὴν ἄκανθα(ν) ὡς ἔχει καλὴ*
*ἐκ τοῦ τραχήλου δῆσο(ν. — εἶ)α δή, (κόλλο)ψ,*
*κίνει ταχέως τὰ γοῦνα (μ)εζόν(ως μή σε*
*τ)ρίβειν ψοφεῦντα νουθ(ετῶ πάλιν) τῶνδε.*
*ν(ῦ)ν ἔκ μιν αὐτήν, λε(υκόπυγε, λαμπ)ρύνεις;*
*κ(νάπτων ἐγὼ) σευ τὴ(ν ἕδρην ἀπο)ψήσω. —*
*ἕζεσ(θε), Μητ(ρο)ῖ. Πίστ(ε, τὴν ἄνω ἀνο)ίξας*
*πυ(ρ)γῖδα — μὴ τὴν ὧδ(ε, τὴν ἄνω κείνη)ν —*

col. 35 ita discissa, ut ultimae litterae angusta papyri lacinia servatae sint; v. 9—11 fr. 10 inseruit Cr | 8 AKANΘ (A non O)- ѠCЄX|I (fuit N vel I, non H) KAΛHI, *ἀγκύλῃ* St, *ἁρμογῇ καλῇ* Bch, cf. adn. ad fr. 10 p. 75 ‖ 9 ΔHCO|--ΑΔH----*ψ*, inter *ν* et *ψ* septem tantum litteras excidisse vix recte statuit Bch; suppl. Cr, *τυρόκλεψ* vel *κέρκωψ* Bch ‖ 10 KINI | ΓΟΥΝA|-MЄZON---◡ω, *ἤ σε δεῖ δεσμά* suppl. Dl, non satis aptum *ἤ σοι δέσμ' οἴσω*, possis *ἤ σε ποιήσω* vel *παιδεύσω*; sed cf. adn. ad fr. 10 p. 75 ‖ 11 TPIBIN | NOYΘ---------OYTѠNΔЄ, (T)OY deletae, scil. ut *τῶνδε* corrigeretur ex *τούτων*; coniungendum *κίνει-, μή σε νουθετῶ* (*ὥστε*) *τρίβειν* (*δεσμὰ*) *μεζόνως τῶνδε ψοφεῦντα; νουθ(έτημα γὰρ) τῶνδε* Bch Dl ‖ 12 ultimae litterae PYNIC, non -H: Bch papyri fibra deceptus est ‖ 13 K--+-----, quartae litterae Ψ superscriptum (Bl), KA Bl: correctum nescio quid (KAPTA, KAΠTѠN?) in K(NA)Ψ(AC), *κνάψας*? Possis *κνάφου δίκην σευ*, cf. Hesych. | CЄY litterarum superiores partes servatae, suppl. Cr Dl, *τὴ(ν κόνιν δ' ἀπο)ψήσω* Hdl ‖ 14 ЄZЄC---HTI|-I, verum viderunt et Bch et Palmer, qui *ἕζεο σὺ Μ.* proposuit, atque ita Hdl M, sed cf. v. 5 ‖ 15 decem litterarum lacunam statuerunt Kn Bch; coll. II 43 possis *ἄνω εἶπον*

8 cf. Hesych. *ἄκανθος· περίρραμμα ὑφασμένον κτλ.*; a loco alienum Apul. Met. VII 18, ubi *spinas acerrumas tortili nodo constrictas* ad asinum deligant ‖ 9 Hes. *κόλλοπες ... καὶ τοὺς σκληροὺς δὲ καὶ παρηβηκότας παῖδας ἐντεῦθεν κόλλοπάς φασιν*, ex Sueton. et Aristoph., cf. Eustath. p. 1915, 12 ‖ 10 subandiendum (cf. Hesych. s. v.) *δεσμά* ‖ 12 Hesych. *λευκόπυγος· ὁ ἄνανδρος*, ex Suet. et Aristoph., cf. Eustath. p. 863, 29, Fresen. de Aristoph. p. 133 sq., v. ad V 75 ‖ Ad v. 13 cf. Hesych. s. v. *κνάφου δίκην· ὅταν ... οἱ κναφεῖς περιέλκωσι τὰ ἱματία περὶ τὸν λεγόμενον κνάφον*

VII τὰ χρήσιμ' ἔργα τοῦ τρ(έφοντος Κέρδων)ος
ταχέως ἔνεγκ' ἄνω(θεν. ἆ, φίλη Μητ)ροῖ,
οἷ' ἔργ' ἐπόψεσθ'. ἡσυχῇ (σύ μοι, κύφ)ων
τὴν ἀμβαλού(χ)ην οἶ(γε. θῆεν σὺ) πρῶτον,
Μητροῖ· τέλεων ἄρη(ρεν οὐκ ἰχν)έων ἴχνος;
θηεῖσθε χὐμε(ῖ)ς, ὦ γυ(ναῖκες· ἡ πτέ)ρνη
ὁρῆθ' ὅπως πέπηγε χ(ὤτι σ)φην(ίσκ)οις
ἐξηρτίωται πᾶσα, κ(οὐ τὰ μὲν καλ)ῶς,
τὰ δ' οὐχὶ καλῶς, ἀλλὰ πά(ν)τ' ἴσαι χ(εῖρε)ς.
τὸ χρῶμα δ' — οὕτως ὔμ(ι)ν ἡ Πα(λλὰς) δοίη
col. 36 ζοῆς ὄκωσπ)ερ ἰχανᾶσθ' ἐπαυρέσθαι —

16 ΤΟΥΤΡ (ΤΙ? τουτ Kn) ------------ suppl. Cr. coll. 37, τοὐπ(ινῶμα Κέρδων)ος *inventum* (cf. νοῆρες v. 3) vix legi potest, τοῦ τρ(ίτου κρεμαστῆρ)ος Dl ‖ 17 Μητροῖ certum, nam Τ litterae hasta conspicitur; μάκαρ *M.* Hdl ‖ 18 in fine ωΝ potius quam ΟΝ, suppl. Cr (vel κέντρων, σίνδρων), (μὲν ἄθρησ)ον Bch ‖ 19 ΤΗΝΑΜΒΑΛΟΥΧΗΝ, nullum C litterae vestigium, ⟨σ⟩αμβαλούχην Headlam ceterique: ἀ- forma analogiis non caret | ΟΙΙ-------ΠΡΩΤΟΝ, οἶγε, τοῦτ' ὅρη Bl ‖ 20 αρη Kn, ΑΡΙC Bch, papyri fibram pro Η litterae hasta transversa agnoscens, ἄρισ(τον ἰχν)έων idem; suppl. Cr. conl. v. 118 ἄρηρεν εἰς τελέων Dl ‖ 21 suppl. Rth alii ‖ 22 ΟΠ(ex Ρ)ωC, ὄκως M | vv. 22 sqq. fragmento olim VIII 19 sqq. inserto auxit Kn (*Archiv f. Papyrusf.* I 34) | Χ----ΦΗΝ---ΟΙC, suppl. Kn, nisi praestat χὤπως, interpretor *ligamentis,* ut est apud medicos ‖ 23 ЄΞΗΡ(Ρ, non Ι)ΤΙωΤΑΙΠΑCΑΚΟ, interpunxit post CA; scripsi ἐξηρτίωται ab *ἐξαρτιόω, an ἒξ ἠρτίωται? ἐξητίωται Bch conl. ἐξαίτιος (αἰτίας ἐκτὸς γεγένηται); non fuit ἐξηκρίβωται. exitum suppl. Bch Cr Hdl alii ‖ 24 ΑΛΛΑΠΑ-ΤΙCΑΙΧ----C suppl. Cr, χεῖρες = *opera,* cf. IV 72. VI 66; ἀλλ' ἀπαρτίσαι χωλούς cum Kenyone Nairn, sed Ρ spatio explendo non sufficit neque unde haec pendeant intellegas ‖ 25 ΥΜ incertum .η Kn; suppl. Bch, cf. III 1 | ἡ Παλλὰς Kn, olim ἡ θεός ‖ 26 suppl. Cr Dl conl. III 1 sq. 56, βίου τε χὤν) ἐριχανᾶσθ' Bch, quod minus probabile propter caesuram; finxeram ῥιχανᾶσθ' (cf. ἀναρριχᾶσθαι ῥιχνοῦσθαι Hesych.), sed praeferendum quod proposuit Danielsson (Dl) ἰχ- | potest καλῶν ὅσων π)ερ (Hdl)

18 Hesych. κύφων ... ἐπὶ .. τῶν δυσχερῶν, cf. schol. Aristoph. Plut. 476. Archil. fr. 178 ‖ 26 cf. Hesych. ἰχανᾶν· ἐπιθυμεῖν γλίχεσθαι ...



VII
εὑρήσετ' οὐδὲν ἄλ)λο τῷδ' ἴσον· χρῶμα
οὐ κρόκιον οὔτ)ω κοὐδὲ κηρὸς ἀνθήσει·
τοῦ δέρματος μνέα)ς τρὶς ἔδωκε Κανδᾶ(τι
ποιῶν ὁ Κέρδων) τοῦτο, κἤτερον χρῶμα
κ(οὐ λῷον ἦν· — ὄμνυ)μι πάνθ' ὅσ' ἔστι ἱ(ρ)ά
χ(ὤσια, γυναῖκες), τὴν ἀληθ(είη)ν βάζειν,
κ(αὶ νῦν τε κἤπειτ') οὐδ' ὅσον ῥοπὴν ψεῦδος,
β(άζοντι τῷ Κ)έρδωνι μὴ βίου ὄνησις
κὠ(νειάτ)ων γίνοιτο —· καὶ χάριν πρός με
τίνειν ἔδει· οὐ γὰ)ρ ἀλλὰ μεζόνων ἤδη

27 ὅτῳ δ' ἴσον χρῶμα sim. plerique; disposui et supplevi exempli causa; οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἄλλο (Bl) vel οὐ γίνετ' vix probabilius. undecim tantum litteras excidisse statuit Kn ‖ 28 varia tentavi; ὅκου δὲ κηρὸς ἀνθήσει plerique, sed quae ΚΟΥ antecedit non Ο sed ω dimidiata; οὐ λείρι' Cr[1] Dl ‖ 29 undecim tantum litteras abesse statuit Kn; deinde ΤΡΙC, ante Τ litterae C vestigium; τοίου δέ μοι μνέα)ς Bch | ΚΑΝΔΑ--, exitus incertus, suppl. Bl, Κανδᾶτις Bch (cf. Ὀδᾶτις, Herodian. I p. 106 L.); eundem ni fallor intellegi volt poeta quem VI 87 ‖ Versuum 31 sqq. primas litteras parvola papyri lacinia servata ad versus singulos recte relatas esse probabile, non certum ‖ 31 Κ(Χ,Υ?) incertum, suppl. Cr coll. vv. 36 sqq., an κοὐ λῷον εἶχ' | ЄCΤΙΝΙ.Α, post alteram ι lacuna lineolaeque vestigium, fuit Ρ, ut vidit Bl: -ιν syllaba ante vocalem scripta, ut II 51 φησιν_ἦν ‖ 32 χ(ἠγεῖσθε μ' αἰεὶ) τὴν ἀληθ(ίη)ν βαύζειν, deinde μή (με κερδαλ)έα δίζειν Bch, dignoscere mihi videor ΑΛΗΘ.Ι.Ν ΒΑΔΙΖЄΙΝ, priorum litterarum exigua vestigia servata, puncta quibus βαδιζειν in βαζειν, αληθειην in αληθιην correctum videbatur, in ipsa pap. non dispexi ‖ 33 ἐρέω γὰρ οὐδὲν] Bch, sed prima littera (Ι) aut Κ fuit aut Ι, hinc suppl. Cr conl. Theocr. XV 74 ‖ 34 suppl. Cr, βαρῦνον ἦ) Bch ‖ 35 suppl. Cr, an κὠνημάτων? κ(ὠνηΐ)ων Bch, maior lacuna: ΚΩ-----ωΝ; lineola corruptelae indicium? ‖ 36 suppl. Cr coll. Plat. Apol. p. 19 E χρήματα διδόντας καὶ χάριν προσειδέναι; (κύων φέροι· οὐ γὰ)ρ Bch, παῖς μὴ φέροι Cr[1]; φέροι ἔχις Dl, sententiam χάριν ἔχειν τῷ βυρσοδέψῃ commendavit Bl

35 Hesych. ὀνειάτων· ὀνησιφόρων.

VII οἱ βυρσοδέψαι) κερδέων ὀριγνῶνται
μ(εῖον πονεῦντες)· τὰ ἔργα τῆς τέχνης ἡμῶν
ἔχουσι, πίσ)υγγος δὲ δειλαίην οἰζὺν
καὶ νῆστ)ιν ἀν(τλ)έων νύκτα κἠμέρην. θάλπω
τὰς σανίδα)ς ἡμέων ἄχρι<ς> ἑσπέρης, κάπτει
ὕπνου ἦδε κ)αὶ πρ(ὸς) ὄρθ(ρ)ον οὐ δοκέω τό<σ>σον,
col. 37 τὰ Μικίωνος θηρί' εὔπ(λευρ' ἢν βώσῃ.
κοὔπω λέγω, τρὶς καὶ δέ(κ' οἰκέτας β)όσκω,
ὀτεύνεκ', ὦ γυναῖκες, ἀργ(οῦσ' οἱ παῖδε)ς,
οἳ κἢν ὕῃ Ζεὺς τοῦτο μοῦ(νον ἴσασ)ι
'φέρ', εἰ φέρεις τι', τἄλλα δ' ἀφ(ραδεῖς ἕ)αται

37 suppl. Cr, ὦλλοι ῥαφῆες Bch Dl; κερδέων praeter consuetudinem creticum explet, ut ὑμέων II 27, perperam Κερδέων M ‖ v. 38 sqq. nescioquid in margine dextra | 38 suppl. Cr | ΤΑΘΡΡΑ, postea ΤΑЄΡΓΑ Kn; ante ΤΑ spatium; conieceram τἄθλα, sed idem τὰ ἔργα | ἡμέων M ‖ 39 ,ΥΓ ΓΟC legere mihi videor, atque ita Bl ‖ 40 ----ΙΝΑΝ--- suppl. Cr, καὶ πε)ῖναν (ἀθλ)έων Cr[3], sed ante ΙΝ plura excidere ‖ 41 sex litteras deesse indicavit Bch: incertum; suppl. Cr; aut ας σανίδας coll. I 37 76 ‖ 42 (-)-------ΑΙ (potius quam Υ) ΠΡ--ΟΡΘ-ΟΝ | suppl. Cr, ἦδε = ὄψις, γλήνη, κεφαλή, cf. ad V 1 ‖ 43 ΤΑΜΙΚΙ (P Kn Bch, sed aut K littera cum I coniuncta lineolam adiecit librarius P litterae capiti similem, aut erravit) ΩΝΟCΘ (potius quam K) Η (potius quam Π) ΡΙЄΥΠ--- (quot litterae exciderint, incertum). Μικίων Alexidis piscarius atque ὀρνιθοτρόφος picturae vasculariae ('Arch. Zeit.' 1878 XXI, 1). Post ΘΗ nescio quid superscriptum videbatur quod in ipsa pap. non cognovi ‖ 44 κοὔκω M | ΛЄΓΩ|, lineola pausam indicavit | ΤΡΙCΚΑΙΔЄ (ita Kn, I Bch)-------(-)ΟCΚΩ, δι(ηκόνους β)όσκω Bch, δέ(κ' οἰκέτας Cr, ἐργάτας St: cf. v. 9. 47 ‖ 45 ΟΤΟΥΝЄΚ, ε add. m. rec. | ΑΡΓ(Ρ?), suppl. incertum: ἀργικοὶ? ‖ 46 ΟΙ, relativi accentus indicatur | ΖЄΥCΤΟΥΤΟ ΜΟΥ-------Ι, ΜΟΥ certum, suppl. Cr (an ᾄδουσι, βάζουσι?), μου κατᾴδουσι Bch ‖ 47 ΔΑ (fuit Φ vel Ψ)-----(-)ΑΤΑΙ, Α litterae basin (non C) ante Τ videre mihi videbar, suppl. Cr; ἀδρανεῖς κέαται Cr[1]; δαψιλέως κεῖνται (nunc δ' ἀψ(όφως ἦν)ται) Hdl, ἕαται M

39 Poll. VII 82 τοὺς δὲ τὰ ὑποδήματα ῥάπτοντας πισύγγους ἔνιοι τῶν κωμικῶν καλοῦσιν. Cf. VII 132 supra ad III 12 ‖ 40 Hesych. νῆστις· ἀσιτία ‖ 47 Hesych. ἕαται· καθέζονται, ἧνται (Hom.?)



ὅκως νεοσσο(ὶ) τὰς κοχώνας θά(λ)π(ο)ντες. VII
ἀλλ' οὐ λόγων γάρ, φασίν, ἡ ἀγορὴ δεῖται,
χαλκῶν δέ. τ(ο)ῦτ' ἢν μὴ ὔμιν ἁνδάνῃ, Μητρ(οῖ,
τὸ ζεῦγος, ἕτερον χἄτε(ρ)ον μάλ' ἐξοίσει,
ἔστ' ἂν νόῳ πεισθῆτε (μὴ λ)έγει(ν) ψεύδεα
Κέρδωνα. τάς μ(οι σ)α(μβα)λουχίδας πάσας
ἔνεγκε, Πίστε· δεῖ (γ') ἅλις νοῦν ἡσθείσας
ὑμέας ἀπελθεῖν, ὦ γυναῖκες, εἰς οἶκον.
θήσεσθε δ' ὑμ(εῖς τὰ) νέα τ(α)ῦτα, παντοῖα·
Σικυώνια, Ἀμβρακίδια, νο(σ)σίδες λεῖαι,

48 ΟΠΩC (K superscr.), corr. m. pr. | ΚΗΧΩΝΑCΘΑ-Π-ΝΤЄC, super Ω lineola ad versum antecedentem (Ψ) pertinens, corr. Hw Bch ‖ 50 In papyro scriptum quod et alii et ego conieceramus | χαλκέων M ‖ 52 ΑΝ-ΙΙΑΙ (ἄν, γύναι) Cr[1], ΑΝΝΟCΑ Bl, lectio incerta, νόῳ Bl, ἐπὶ (τὸ) πᾶν Bch | ΠΙCΘΗΤЄ | ψευδέα? R Herzog 53 Μ-Ι-Α---ΛΟΥΧΙΔΑC, μευ Kn Bch; potest ΜΟΙCΑ vel ΜЄΝΑ (ἀμβ.?), non ΜЄΝCΑ, μοι etiam Bl ‖ 54 ΔΙ-ΑΛΙCΙΝ-ΥΝΗ[C]ΘЄΙCΑC, suppl. Cr, lectio incerta; δεῖ (μ)άλιστ(α) ἰνηθείσας Cr[1], (αἰνηθείσας M), (δεῖ) ἀμέλει νῦν ἡσθείσας FD., non fuit κ)αλ(ὰ)ς γ(ε)ν(ν)ηθείσας (Bl) neque γ)ὰρ ἐπ(ιλ)ινηθείσα(ς (Bch), nam de ΑΛΙC litteris nulla dubitatio ‖ 55 ὔμεας M, cf. ad I 9. 16 | ΑΠЄΛΘΙΝ ‖ 56 ΘΉCЄCΘЄ, θηεῖσθε Bch, sed I litteram non dignosco neque ex Є 'medium ductum' ultra litteram quae insequitur porrectum esse probabile, cum sat spatii intercedat | suppl. Bch, γένεα Rth ‖ v. 57—61 spatiis pro commatum signis post singula verba vel verborum paria interiectis quomodo pronuntiandum esset simili ratione indicavit scriba atque I 28 sq. | 57 CΙΚΥΝΙΑ (ω superscr.) corr. m. pr. | super ΝΟCCΙΔЄC litterulas qui cognoscit M papyro laesa deceptus est | Χῖαι Hdl

48 Hes. v. κοχῶναι ... τίθεται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἰσχίου. cf. Erotian. p. 19 sq. Kl. κοχώνην ... μέμνηται ... Εὔβουλος ἐν Σκυτεῖ: O. Hense, mus. Rhen. L p. 140. ‖ 57 sqq. Pollux VII 93 (γυναικῶν ὑποδήματα) τὰ δὲ Σικυώνια (57, cf. Hesych.) τὸ ὄνομα δηλοῖ τίνων τὸ εὕρημα .. 94 .. αἱ δὲ βαυκίδες (58, cf. Hesych.) καὶ βαυκίδια ἐλέγοντο· πολυτελὲς δ' ἦν ὑπόδημα κροκοειδές. γυναικεῖα δὲ καὶ τὰ ... καννάβια (58) .. νυκτιπήδηκες (59), φιττακίδες (cf. 58), .. νοσσίδες (vix a Nosside nominata, sed a νόσσῳ, cf. ψιττακίδια, sim. Hesych.), Ἀμβρακίδες (57), ἀμφίσφυρα (= 59, sed cf. Hes.), ἀκροσφύρια (60). Cf. VII 87: ἡ δὲ βλαύτη (58) σανδαλίου τι εἶδος ... VII 90: τῶν καρκίνων Φερεκράτης [μνημονεύει]· καττύομαι

VII *ψιττάκια, καννβίσκα, βαυκίδ(ες), βλαυτία,*
*Ἰωνίκ' ἀμφίσφαιρα, νυκτιπήδ(ηκ)ες,*
*ἀκροσφύρια, καρκίνια, σάμβαλ' Ἀρ(γ)εῖα,*
*κοκκίδες, ἔφηβοι, διάβαθρα· ὧν ἐρᾷ θυμὸς*
col. 38 *ὑμέων ἑκάστης εἴπατ'· ὡς ἂν αἴσθοισθε*
*σκύτεα, γυναῖκες, καὶ κύνες τί βρώζουσιν.*

ΓΥΝΗ

*κόσου χρεΐζεις κεῖν' ὃ πρόσθεν ἤειρας*
*ἀπεμπολῆ<ν τὸ> ζεῦγος; ἀλλὰ μὴ βροντέων*
*αὐτὸς σὺ τρέψῃς μέζον εἰς φυγὴν ἥμεας.*

---

58 spatium post ΨΙΝΤΑΚΑΙΑ, *ψιττάκεα* Bch, sed cf. testim. ΒΛΑΥΤΙΑ (T supra Υ), *βλαῦτται* plerique; num *ι* coaluit, ut II 8. IV 95. VIII 11? *βλαυτία* ut videtur Hesych., cf. Leon. Anth. Plan. app. 307, 3, Philostr. ep. 18 p. 324 ‖ 59 *ἀμφίσφυρα* plerique, sed cf. testim. ‖ 60 *βάμβαλ'* Bch, sed Β primo loco legi posse non credo ‖ 61 ne corrigas *ἔφηλοι* ‖ ΕΡΑ ‖ 62 ΕΙΠΑΤ (Τ ex C?) ω CAN ‖ 63 CΚΥΤΕΑ, *σκύτεα* a *σκῦτος*: sententiam satis perspicuam a plerisque qui *σκυτέα γ. καὶ κύνες* scribunt non intellectam mireris; *εἰπάτωσαν. αἴσθοιθε σκύτεα, γυναῖκες· καὶ κύνες τι* (sc. *σκῦτος*) *βρώζουσιν* Bl vix recte ‖ 64 ΚΙΝ | ΗΙΡΑC (non ΗΑΡΑC) ‖ 65 suppl. M | spatium post ΖΕΥΓΟC ‖ 66 Prima littera Α an Ο? | *ἡμέας* plerique, enclisin rest. M

---

*τοὺς καρκίνους* (60). . . *καὶ τὰ διάβαθρα* (utrimque altiora, cf. Varro de l. l. VII 53. Festus Paul. p. 74. Athen. XIII p. 568) *δὲ κοινὰ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν* (61)· *ὁ δὲ κόθορνος κτλ.* Hesych. s. *Σικυώνια· ὑποδήματα γυναικεῖα καὶ ψέλια* (57). *νοσσίδες· ὑπόδημα γυναικεῖον* (57). *ψιττακίαν* (idem vitium apud Photium s. v., *ψιττάκια* Etym.)· *εἶδος ὑποδήματος γυναικείου* (58). *κανάβια· . . . ἢ ὑποδήματα ποιά* (58). *βαυκίδες· εἶδος ὑποδήματος γυναικείου* (58, cf. Philem. lex. *βαῦσις* [scr. *βαυκίς*] *ὑπόδημα*, Philol. LVII 356). *βλαύτη* (= Poll. VII 81), *βλαυτία* (volg. *βλαυρια*)· *σανδάλια, βλαυτοῦν* (58), *ἀμφισφαῖρα* (cum libro nostro; perperam a Polluce *-σφυρα* accessiverunt). *ἀκρόσφυρα· γένος ὑποδημάτων γυναικείων* (60). *καρκίνος· . . . ὑποδήματα κοῖλα, καὶ δεσμός τις* (60). *σάμβαλα· σάνδαλα* (60). *Ἀργεῖα· ὑποδήματα πολυτελῆ γυναικεῖα* (60) *διάβαθρα· εἶδος κτλ.* (61). Didymum tenemus hunc locum cum cura excerpentem ‖ 63 cf. Schol. Theocr. X 11 *χαλεπόν φασι μαθοῦσα κύων σκυτοτρωγεῖν* Luc. adv. ind. 25 (sim. Alciphr. III 47) *οὐδὲ*



ΚΕΡΔΩΝ

VII

*αὐτὴ σὺ καὶ τίμησον, εἰ θέλεις, αὐτὸ*
*καὶ στῆσον ἧς κοτ' ἐστὶν ἄξιον τιμῆς·*
*ὁ τοῦτο (ἐ)ῶν γὰρ οὔ σε ῥηδίως ῥιν(ᾷ).*
*σκυτέων, γύναι, τὠληθὲς ἢν θέλῃς ἔργον,*
*ἐρεῖς τι, ναὶ μὰ τήνδε τὴν τεφρὴν κόρσην*
*ἐφ' ἧς ἀλώπηξ νοσσίη(ν π)εποί(η)τ(αι —*
*τάχ' ἀλφιτηρὸν ἐργαλ(εῖ)α κινεῦσι,*
*Ἑρμῆ τε Κερδέων καὶ σὺ Κερδίη Πειθοῖ,*
*ὡς ἤν τι μὴ νῦν ἧμιν ἐς βόλον κύρσῃ,*
*οὐκ οἶδ' ὅκως ἄμεινον ἡ κύθρη πρήξει.*

ΓΥΝΗ

*τί τονθορύζεις κοὐκ ἐλευθέρῃ γλάσσῃ*
*τὸν τῖμον ὅστις ἐστὶν ἐξεδίφησας;*

---

67 ΘΕΛΙC ‖ 69 Ο (potius quam Ι, ω) ⁻CΥ(Κ?)ΤΟ(Λ Bl, Ε M)ωΝΓΑΡ, *ι τουτο ..γαρ* Kn, lectio incerta, *ὁ τεκτονῶν* Cr[1], *ὁ τοῦτο λῶν* Bl, *ἐῶν* M | exitus incertus, Cω legit Bch: *π(ε)ί(σε)ι* vel *-σαι* Cr olim, (Ρ)ΙΗ(Ν)ΑΙ = *ῥινᾷ* Bl; apte intellegi non potest *εἰ τοῦτ' ὀκνεῖς γάρ, οὔ σε ῥήδι' ὡς κρῆναι* (Nairn) ‖ 70 CΚΥΤΕωΝ (Bch), *δευτεων* Kn Bl ‖ 71 ΕΡΙC ‖ 72 ΑΛωΠΗΞΝΟ-CΙΗΝ -ΕΠΟΙ-Τ--; verum viderat Dl Hdl ‖ 73 ‿ΤΑΧ, lineola aporiae indicium | ΕΙΓΑ-ΙΑ, suppl. Dl, *ἔργα (καλ)ὰ κινεῦσι* Bch, *ἔργα θεῖα* M, *εὖσαν*; *ἢ ῥα κινεῦσι*, sc. *τὸ δέλεαρ* Cr[1] ‖ 74 explicavi, sicut Bch; inepta moliti sunt alii | *κερδῴη* W | ΠΙΘΟΙ ‖ 76 ΟΥΚ | ΑΜΙΝΟΝΗΧΙ (Χ oblita vel ex Υ deformata) ΥΤΡΗΠΡΗΞΙ, lineola num *κύθρη* (fr. 14, 1) scribendum esse indicatur? *ἡ κύρτη* Blümner ‖ 77 ΤΟΝΘΟΡΥΞΕΙ', Ξ et Ζ in papyro simillimae, *τονθορύξει* Bl M forma dubiosa, cf. *τονθρυστής, τονθορυσμός* ‖ 78 ΤΟΝΤΙΜΟΝ | *ἐξέδῃ φήσας* permire M, *ἐξελῇ φήσας* Hw, sed femina Cerdonem murmurantem pretium sibi computare (*ἐκδιφᾶν*, cf. testim.) opinatur

---

*γὰρ κύων ἅπαξ παύσαιτ' ἂν σκυτοτραγεῖν μαθοῦσα* (hinc Greg. Cypr. Apost.) ‖ 72 *ἀλώπηξ· ὄρχησις. καὶ ἀλωπεκίαι. Μώμων ὡς Σοφοκλῆς* (corr. *ὡς Σ. Μώμῳ*, fr. 386 p. 222 N). *ὅπέρ ἐστι ἐν σώματι πάθος γενόμενον.* Verba *Μώμων κτλ.* ad priorem, *ὅπέρ ἐστι κτλ.* ad alteram explicationem (Her.) pertinent ‖ 75 cf. Hesych. *βόλος· θύρα* (scr. *θήρα*) . . . *καὶ δίκτυον* ‖ 78 cf. Hesych.

ΚΕΡΔΩΝ

γύναι, μιῆς μνῆς ἐστιν ἄξιον τοῦτο
col. 39 τὸ ζεῦγος ἢ ἄνω σ' ἢ κάτω βλέπειν· χαλκοῦ
ῥίνημ' ὃ δή κοτ' ἐστὶ τῆς Ἀθηναίης
ὠνευμένης αὐτῆς ἂν οὐκ ἀποστάξαι.

ΓΥΝΗ

μάλ' εἰκότως σευ τὸ στεγύλλιον, Κέρδων,
πέπληθε δαψιλέων τε καὶ καλῶν ἔργων.
φύλασσε κάρ(ψ)ας αὐτά· τῇ γὰρ εἰκοστῇ
τοῦ Ταυρεῶνος Ἡκατῆ γάμον ποιεῖ
(τ)ῆς Ἀρτ(ω)κηνῆς, κὐποδημάτων χρείη.
τάχ' οὖν, τάλης, ᾄξουσι σὺν Τύχῃ πρός σε,
μᾶλλον δὲ πάντως· ἀλλὰ θύλακον ῥάψαι,
τὰς μνέας ὅκως σοι μὴ αἱ γαλαῖ διοίσουσι.

ΚΕΡΔΩΝ

ἤν τ' Ἡκατ⟨ῆ⟩ ἔλθῃ, μνῆς ἔλασσον οὐκ οἴσει,
ἤν τ' ἡ Ἀρτακηνή· πρὸς τάδ' εἰ θέλεις σκέπτευ.

79 primae litterae evanidae | *μνῆς* umbra relicta ‖ 80 ΒΛΕ ΠΙΝ ‖ 82 ΩΝΕΥΜΕΝΗΣ ‖ 85 ΚΑΙ-ΑΣ, post ΚΑ potius Ρ quam Γ, ante ΑΣ Ψ litterae hasta; *κάψας* M, *κἀγκάς* Cr[1], *κα(λῶ)ς* Rth | ΙΚΟΣΤΗΙ ‖ 86 ΤΑΥ ΡΕΩΞΝΟΣΗΚΑΤΗ, cf. 91, *ἡκατῆ* = *ἡ Ἑκατῆ* Bch; *Ἑκαταία* sim. in inscr. Cois | ΠΟΙΙ ‖ 87 ΑΙ---ΗΝΗΣΚ(Χ?), suppl. ex v. 92 ‖ 88 ⸍ΤΑΧ, dubitavit corrector de versu medio, ubi item perspicitur: ΤΑΛΗΣΑ(Α, potius quam Δ, Λ)Ξ(?)ΟΥΣΙ ‖ 89 Fuit ΠΑ ΝΤΩΣ, cf. 90 ‖ 90 ΤΑΣ | ΟΚ ΩΣ papyro fissa voces distractae (Kn Mk) ‖ 91 *Ἡκάτ'* fortasse servandum | ΟΥΧΟΙΣΙ (κ supra Χ), corr. m. pr. ‖ 92 ΗΝΤΗΙ, Ι locum non habet, nimis enim quaesitum *ἤν τ' ἠ Ἀ.* (M) | ΘΕΛΙΣ

*ἐξεδίφησεν· ἐξεζήτησεν*, quod nescio an ad similem Herondae versum spectet ‖ 85 cf. Hesych. *κάρψαι· ξηρᾶναι* ‖ 90 Hesych. *διοίσουσι· διαφέρουσι*





ΓΥΝΗ Β

οὔ σοι δίδωσιν ἡ ἀγαθὴ Τύχη, Κ(έ)ρδων,
ψαῦσαι ποδίσκων ὧν Πόθοι τε κἤρωτες
ψαύουσιν; ἀλλ' εἶς κνῦσα καὶ κακὴ λώβη,
ὥστ' ἐκ μὲν ἡμέων δὶς ⟨τὸ τ⟩έλος, ἐῶ, πρήξεις,
ταύτῃ δὲ δώσεις κε(ῖ)νο τὸ ἕτερον ζεῦγος
κόσου; πάλιν πρήμηνον ἀξίαν φωνὴν col. 40
σεωυτοῦ.

ΚΕΡΔΩΝ

στατῆρας πέντε, ναὶ μὰ θεοὺς, φο(ι)τᾷ
ἡ ψάλτρι' ⟨Εὐ⟩ετηρὶς ἡμέρην πᾶσαν
λαβεῖν ἀνώγουσ', ἀλλ' ἐγώ μιν (ἐχθα)ίρω,
κἢν τέσσαράς μοι Δαρεικοὺς ὑπόσχηται,
ὁτεύνεκέν μευ τὴν γυναῖκα τωθάζει
κακοῖσι δέννοις· εἰ (δέ σοίγ' ἐστ)ὶ χρείη,

vv. 93 sq. alteri mulieri dedit M, Metro plerique ‖ 95 ΑΛΛΙΣ, *ἄλλαις* Cr[1], *ἀλλ' οἷς* Rth, *ἀλλ' εἷς* Bch | *κνῖσα* Rth, *κνύζα* alii ‖ 96 ⸍ΩΣΤ, lineola locus obscurus indicatur | ΗΜΕΩΝΔ(Δ Λ potius quam Α)ΙΣΛΕΟΣΕΩΠΡΗΞΙΣ, correxi coll. I 64; tentaveram *διέλεο, δὶς πλέον, δὶς θαλέοι σέω πρῆξις; ἄπλετος σέω πρῆξις* Bch, *δὶς λόω πρήξεις* El ‖ 97 ΤΑΥΤΗΙ ΔΕΔΩΣ(Σ potius quam Τ)ΙΣ, *δώσεις* plerique, tentaveram *δῶτις* coll. Hesych. ‖ 98 interstitium post ΚΟΣΟΥ, obtemperavi ‖ 99 ΣΕΩΤΟΥ in marg. sin. add. m. pr.; eadem in marg. sup. repetivit ΣΕωΥΤΟΥΣΤΑΤΗΡŏ (= *οὕτω*?) ‖ 100 suppl. Rth, cf. Fick-Bechtel p. 115, facilius *⟨Ἰ⟩ετηρὶς (cf. *Ἰ-άνασσα* sim.) ‖ 101 ΛΑΒΙΝ | spat. ante ΑΛΛ | Ε-Θ-ΙΡΩ ‖ 102 poeta aut *Δαρ(ε)ϊκοὺς* pronuntiari voluit (cf. 122, 106 IGA. 69) aut *Δαρεϊκοὺς* (cf. VI 55); spondeus locum non habet, ne in proprio quidem nomine ‖ 103 ΟΤΟΥΝΕΚΕΝ, corr. M ‖ 104 ΔΕΝΝΟΙΣ (ι supra Ν), spat., ι coniectura inepta m. r.; *δεννοῖς* Bch | ante ΧΡΕΙΗ fuit Ι vel Ν: *σοί γ' ἐστι)ν* vel *γέ τι*? non aptum *εἰ δὲ τῶνδέ σοι* (El) | priori feminae, quae v. 83 sqq. asperius

95 Hesych. *λώβη· βλάβη ... χλεύη ψεῦδος ὕβρις* ‖ 102. 106. 122 Hesych. *Δαρεικοί· οἱ χρυσοῖ στατῆρες. ἐκλήθησαν δέ, ὥς τινές φασιν, ἀπὸ Δαρείου τοῦ τῶν Περσῶν βασιλέως* ‖ 103 Hesych. *τωθάζει· χλευάζει ... λοιδορεῖ ... κακολογεῖ*

VII φέρευ λαβοῦ⟨σα⟩· τῶν τριῶν (θέλω) δοῦναι
καὶ ταῦτα καὶ ταῦτ' (ὧν ἑκάτε)ρα (Δα)ρεικῶν
ἕκητι Μητροῦς τῆσδε (κἀφ' ὅτῳ) εἴρηκ(ας,
γύ)ναι, τό μ' ἐλάσαι σαν(ίσιν αὐταῖς εἰς ἄλλας
ἐόντα λίθινον ἐς θεοὺς ἀναπτῆναι·
ἔχεις γὰρ οὐχὶ γλάσσαν, ἡδονῆς δ' ἠθμόν·
ἆ, θεῶν ἐκεῖνος οὐ μακρὴν ἀπῴ(κισ)ται,
ὀτέῳ σὺ χείλεα νύκτα κἠμέρην οἴγ(εις.
φέρ' ὧδε τὸν ποδίσκον· εἰς ἴ⟨χ⟩νος θῶ μ(ι)ν.
πάξ· μήτε προσθῇς μήτ' ἀπ' οὖν ἕλῃς μηδέν·

eum appellaverat, nihil se vendere fingit, alteri mitiori sermone utenti (95 sq.), duo calceorum paria coniuncta praebet || 105 *φέρευ, λαβοῦ ⟨τού⟩των* Buecheleri vix ferri potest propter caesuram; multa tentavi, velut *λάβ' οὔ⟨τω⟩ τῶν τριῶν* (κακῶν), quae Cerdo 'lingua non libera' murmuretur || 106 ΚΑΙΤΑΥ ΤΑΥΤΑ ΚΑΙΤΑΥΤ(-)-------Ι-ί ΑΓΙΚΩΝ, dittographiam del. Kn, suppl. Cr., *ἅμα τίθημι Δαρ.* Dl, *ἄλλα πέντε Δαρεικῶν* Hdl olim, nunc ἑ)πτὰ Δ. || 107 τησδ---------ει--- Kn, (σὴ δ' ἔτ' ἂν) φωνὴ Bch, in fine umbrae ΓΕΙᴾ (Λ, Δ)ᴊ/ᴵᴵ˙, suppl. Cr coll. II 26, (τοῖν τέ σευ) χειλ(ο)ῖν vel (τῶν τέ σευ) χείλ(έων || 108 ⁄--ΝΑΙΤΟΜΕΛᾸCΑΙCΑΝ (non fuit M)Ι----ᴗ, deinde decem litterae detritae; lineola dubitationis indicium; suppl. Cr, *δύναιτο μ' ἐλάσαι* Cr olim | *σαν(ίδος* Dl, *σαμβάλοισιν ὥστ' Ἑρμέω* Bch || 109 ΕΟΝΤΑΛΗΘΙΝΟΝ, corr. Hdl, cf. Xenoph. conv. IV 24 | in fine pellucet ΑΝΑΠΤΗΝΑΙ (Hw) | 110 ΕΧΙCΓΑΡ, deinde interstitium, lineola indicium corrupti quod sequitur ΗΔΗΝΗC; deinde ΔΗΘΜΟΝ iam Bch cognovit, ubi *δηελθιν* Kn; *ἴθμην* Hdl || 111 ΕΚΙΝΟC | ΑΠΩ, reliquae litterae incertae, suppl. Danielsson Hdl, cf. I 13, *ἀπήλλακται* Bl, *ἀπ(έ)σφ(αλται* C[1], *ἄπ(εσθ' ὠνὴρ* Bch || 112 ΟΤΕΩ | ΧΙΛΕΑ | ΟΙΙ---⁄, verum perspexit Bl Rth (*οἴγνυς*), *οἰνοῖς* Hdl Cr[1] coll. v. 110 I 25 || 113 ΕΙCΙΝΟCΘΩΜ-Ν˙, punctum ad Ρ v. 111 pertinens (Kn) super Ι; suppl. Bl, *εἰ σίνος θῶ(υμα* Bch, *θ⟨έ⟩ω* M || 114 ΠΑΞ· pausa indicata | ΕΛΗC (in fine Ι?)

108 cf. Hesych. *ἐλάσαι· ... ποιῆσαι, ἀγαγεῖν* || 111 Hesych. *ἀπῴκισται· μεμάκρυνται.* Sed cf. LXX Reg. I 4, 22 || 114 Hesych. *πάξ· ὑπόδημα εὐυπόδητον. ἢ τέλος ἔχει(ν).* Prius glossema Herondae versu male intellecto ortum, cf. test. ad II 47; *baxeae* enim huc non referendae



τὰ καλὰ πάντα τῆς καλῇσιν ἁρμόζει. VII
αὐτὴν ἐρεῖς τὸ πέλμα τὴν Ἀθηναίην col. 41
τεμεῖν. δὸς αὔτη καὶ σὺ τὸν πόδα· ψωρῇ
ἄρηρεν ὁπλή· βοῦς ὁ λακτίσας ὕμεας.
εἴ τις πρ(ὸ)ς ἴχνος ἠκόνησε τὴν σμίλην,
οὐκ ἄν, μὰ τὴν Κέρδωνος ἑστίην, οὕτω
τοὔργον σαφέως ἔκειτ' ἂν ὡς σαφῶς κεῖται. —
αὕτη σύ, δώσεις ἑπτὰ Δαρικοὺς τοῦδε,
ἡ μέζον ἵππου πρὸς θύρην κιχλίζουσα. —
γυναῖκες, ἢν ἔχητε κἠτέρων χρείην
ἢ σαμβαλίσκων ἢ ἃ κατ' οἰκίην ἕλκειν
εἴθισθε, τήν μοι δουλ(ίδ') ὧδε ⟨δὴ⟩ πέμπειν.
σὺ δ' ἧκε, Μητροῖ, πρός με τῇ ἐνάτῃ πάντως
ὅκως λάβῃς καρκίνια· — τὴν γὰρ οὖν βαίτην
θάλπουσαν εὖ δεῖ 'νδον φρονεῦντα καὶ ῥάπτειν.

115 ΤΗC | ΑΡΜΟΖΙ (I supra) || 116 ΕΡΙC || 117 spatium post ΤΕΜΙΝ || 118 post ΑΡΗΡΕΝ et ΟΠΛΗ interstitia, non intellexerat *ψωρῇ ἄρηρ' ἐν ὀπλῇ βοῦς* (M) | *ὕλλας* Dl, cf. Hes. s. v. *ὕλλει, ὑλίας* | ΥΜΑC, corr. M coll. II 9. 60 || 121 *σαφέως κ.* M | ΚΙΤΑΙ || 122 ΔΩCΙC || 123 *κιχλίζουσα*; vix recte M || 125 ΕΛΚΙΝ || 126 ⁄ΕΙΘΙCΘΕ, lineola exitum corruptum indicat *δουλ[ίδ']* Bl Cr Hdl all. | --ΩΔΕΠΕΜΠΕΤ (IN supra) (Τ potius quam Ι del)Ει, cf. ad V 77, corr. m. pr.; ΔΕΙ (Rth) vel potius ΔΗ haplographia haustum (infinitivus pro imperativo); *πέμποιτε* Bl, *πέμπεσθε* M, *πέμπειν δεῖ* Ludwig || 128 spat. ante ΤΗΝ || 129 ὀ> (ρ infra) ΘΑΛΠΟΥCΑΝ, *θάλπους ἄνευ* Bch ΦΡΟΝΟΥΝΤΑ ΡΑΠΤΙΝ | '*homo cordatus bonum vestimentum bene sarciet*' i. e. feminam quae emptu as ei adducit donis sibi devinciet; eadem fere ratione explicaverunt Bl Hck

115 cf. Ps.-Diogen. 228 p. 219 *ἅπαντα τοῖς καλοῖς ἀνδράσι* (corrigunt *καλοῖσιν ἀνδράσιν*, cf. Nauck Trag. fr. p. 868) *πρέπει* || 116 Hesych. *πέλμα· τὸ κάτω τοῦ ποδός* * * * || 118 Hesych. *ὁπλή· ὄνυξ κτήνους. ἄλλος* (Herond.?) *ἐπὶ ποδῶν ἀνθρώπου* || 123 cf. *ἡ ἱππόπορνος* Alciphr. I 38. III 50 et *κιχλίζειν* Alciphr. I 23. 31 saepius || 129 cf. Hesych. *βαίτη· δερμάτινον ἔνδυμα ὅπερ ἔνιοι σισύραν*, sim. Poll. VII 70. Bekk. Anecd. p. 84, 32

# VIII.

## ΕΝΥΠΝΙΟΝ.

Ἄστηθι, δούλη Ψύλλα· μέχρι τέο κείσῃ
ῥέγχουσα; τὴν δὲ χοῖρον αὐονὴ δρύπτει·
ἢ προσμενεῖς σύ, μέχρι σευ ἥλιος θάλψῃ
col. 42 fr. 1+9 τὸν κ)υσὸν ἐσδύς; κῶς δ', ἄτρυτε, κοὐ κάμνεις
τὰ πλ)ευρὰ κνώσσουσ'; αἱ δὲ νύκτες ἐννέωροι.
ἄστηθ)ι, φημί, καὶ ἅψον εἰ θέλεις λύχνον
καὶ τ)ὴν ἄναυλον χοῖρον ἐς νομὴν πέμψ(ο)ν.
τό(ν)θρυζε καὶ κνῶ, μέχρι σευ παραστα(
τὸ) βρέγμα τῷ σκίπωνι μαλθακὸν θῶμαι.
δει)λὴ Μεγαλλί, κα(ὶ) σὺ Λάτμιον κνώσσεις;

1 τεῦ M | KICHI ‖ 2 ΔΡΥΠΤΙ ‖ 3 ΠΡΟCΜЄNIC | ΘΑΛΥΗΙ, correxit ad regulas scholae, cf. VI 36; μέχρις εὖ Rth, εὖ Wright ‖ 4 sqq. suppl. Dl Cr Hdl | KAMNIC ‖ 5 post KNΩCCOYC interstitium ‖ 6 KAIAĊ+ (T corr. in Ψ) ḢCON corr. m. pr. | ΘЄΛIC ‖ ἄναγνον Hdl ‖ 8 IC{-ΘPYZЄ | παραστᾶ(σα Kn, unde feminam loqui opinantur, possis παραστὰ(ς εὖ vel δὴ (I 48) ‖ 9 BPЄΓ{MA cf. IV 51 | θέωμαι M ‖ Versuum 12 (10?)—21 binae fere priores litterae col. 41 adhaeserant; quae inde a versu 10 { lineola separata sunt, ex fr. 9 Kn (tab. XXIII) recte huc rettulit Dl ‖ 10 --ΛHM{ЄΓAΛΛΊ, interstitium maius, suppl. Bch, δούλη Kn | KNΩCCIC | cf. Theocr. III 49 sq.

1 Testim. interpr. Pnot. Suid. ψύλλα καὶ ψύλλαι ... Ψύλλοι ἔθνος Λιβύης ... καὶ τὸ ἐν τῇ Μεσσηνίᾳ Μενάνδρου κύριον ὄνομα, cf. AP. VII 403 Fick-Bechtel, *Personenn.* S. 345: num haec serva *Afra genus* (Moret. 32)? ‖ 5. 10 Hesych. κνώσσειν· ὑπνοῦν (δ 809) ... κοιμᾶσθαι, ῥέγχειν (cf. v. 2) | Hesych. ἐννέωροι· ἐνναετεῖς ad Od. λ 311: num Herondas hyperbole usus est?



οὐ) τὰ ἔρια σὲ τρύχ(ο)υσιν· ἀλλὰ μὴν στέμμ(α VIII
ἐπ' ἱρὰ διζόμε(σ)θα· βα(ιὸ)ς οὐχ ἧμιν
ἐν τῇ οἰκίῃ ἔτι μα(λ)λὸς εἰρίων. δειλή,
ἄστηθι· σύ τέ μοι τ(οὔνα)ρ, εἰ θέλεις, Ἀννᾶ,
ἄκουσον, οὐ γὰρ νη(πίας) φρένας βόσκεις. + fr. 12
τράγον τιν' ἕλκειν (διὰ) φάραγγος ᾠἴσμην
μακρῆς, ὃ δ' εὐπώγ(ω)ν τε κεὔκερως (ἦν τις.
ἐπεὶ δ' ἔδει τ(ύ)ψ(ηλὰ βαίνειν) τῆς βήσσης
ἤ(μαι) σφα(δάζων· τοῦ κόπου) γὰρ ἑσσῶμαι.
συ-------------τες αἰπόλοι πλε(
τη-------------εἰ)ρίων τ' ἐποιεῦν(το.

11 sqq. suppl. Bch Dl | μή; W, οὐ volgo | TAЄPI{A Bl, ἔργα plerique | post TPYX-YCIN interstitium ‖ 12 suppl. Bch, βά(ψ)ις Dl | ἧμιν? cf. ad II 44 ‖ 13 Є[N]{TH[I]OIKI{HI κτλ. corr. m. rec.[2] ut videtur | μα[γμ]ὸς Dl per litteras, sed in papyro Λ potius, quam M litterae altera pars | IPIΩN | ΔIΛH ‖ 14 ΛC{THΘI, lineola aporiae signum | CYTЄMOIT(IT potius quam N)---PЄIΘЄΛIC ANNÂ, suppl. Bl, (τ)οῦτ' ἐμὸν Bch, sed T locum non habet (Kn) ‖ 15 AK{OYCON | BOCKIC ‖ 16—22 suppl. Cr; accessit fr. 12 ‖ 16 TP{AΓON{TIN{ЄΛKIN{ | ΦAPA (quod legit Bch I ad Γ pertinet) ΓΓOC (Mk) ΩIC (non O) M (del., non AM) I -, HΘ m. pr., ᾠόμην vel ᾠἴσμην (M) in ᾠήθην mutatum esse ci. Cr Bl ‖ vv. 16 sqq. exeuntibus quot litterae desint si desunt, incertum, nam avulsa est dextra pars papyri ‖ 17 novo fragmento ascito verba quae olim coniectura recuperaveram apparuerunt ‖ 18 ЄΠ{IΔЄΔΓ (IT ut v. 14, cf. III 36) -ΨI, capita Ψ et H litterarum dignoscere mihi videor | papyri frustulo ad VIII 22 traiecto concidunt supplementa; δ' ἐδεῖτο ψηλαφῆν meum (Kn) iam fide caret ‖ 19 H̄ (nescio quid superscriptum)--{ΓΦΑ, suppl. incertum; possis ἤ (τῆ)ς φά(ραγγος; sed minus apte succedit quod sequitur | suppl. Cr, possis καὶ τοῦ σκότῳ (τοῦ φόβου, πόνου) γὰρ ἑσσῶμαι ‖ 20 TЄC vel ΓЄC velut σύν(εγγυς οἰκίζον)τες | πλε(ῦνες vel πλε(ῦντες olim, fuerit fere πλε(ίην) τὴ(ν δρῦν [cf. 23] πινακίων εἰ)ρίων τ' ἐποιεῦντο (Bötticher *Baumk.* 62) ‖ 21 ΛTH corruptela indicata

15 De somnio cf. Artemid. II 12 αἶγες ... πᾶσαι πονηραί ‖ 19 cf. Hesych. σφαδάζει ... δυσθανατεῖ, χαλεπῶς φέρει ...

VIII κἠγὼ οὐκ ἐσύλευν (οὐδὲν _ ∪ _ _ _
col. 43 fr. 3 sq. καὶ ἄλλης δρυός (μοι τὸ σ)τέγ(ασμ' ἐδίφησα.
14+18+ 38 sq. 46 οἳ δ' ἀμφὶ κάρτ' ἀ(νθεῦν)τες _ ∪ _ _ _
τὸν αἶγ' ἐποίουν-----π(ιή)εντα.
καὶ (π)λησίον μὲ(ν οὖν τινος β)ή(σ)σης λείης
κ(ατῆεσ)αν, μᾶ, μ----γω--ὤνθρωποι
σχ(ιστοῖς) κροκωτ(οῖς ἀμ)φι(επ)έξευσαν _ _
ὤ(μοισι) λεπτῆς ἄντυγος---τα(
συ----ς δὲ νεβροῦ χλαν(ιδίον) κατεζώ(σθ)η
κ(ἰβη)ρικὴν κύπα(σσι)ν ἀμ(φὶ τοῖς) ὤμοις
κό(θορνον) ἀμφὶ κν(ημίη)ν· εἰσή(ρτη)το
-----κο)θόρνου-----νκα---τρη
------ωμεν το-----σαν(
------ὤρην εἶχ-----θι(
-----ν τ)ὸ λῶπο(ς----κον(
τοῦ Ὀδ)υσσέως ω-----νολ(
)το(

Columnae exitus ‖ col. 43 = fr. 3. 4. 14—16 + 39. 46, quae huc rettulit Cr ‖ 24 ΟΙΔΑΛ (Μ dimidiata)-Ι· ΚΑΡΤΑ, spatium, deinde C (ω, ЄΟ?); scriptor voluit quod dedi; in fine fuerit λειμῶνες | ΤЄC, ΓЄΡ? ‖ 25 ποιευν M | Π an ΓΩ ‖ 26 ΜЄΙ potest μετ μεν μεγ ‖ 27 Ν(potius quam ΛΙ vel ΑΙ)ΜΑ, spatium, deinde Μ vel ΛΟ (ΛΙ ΛΩ) | μᾶ? cf. IV 33. V 13 ‖ 28 ΚΡΟΚΩΤ ‖ 29 ΛЄΠ ΤΗCΑΝΤΥΓΟЄ ‖ cf. p. 77 | 30 fr. 39 exempli causa adieci | ultimae litterae vestigium adhaeret fr. 2 ‖ σ(υαγρὸ)ς δὲ? cf. Apul. Met. XI 8 ‖ 31 inserui fr. 40 | Κ ---ΡΙΚΗ}Ν κἰβηρικὴν potius quam καὶ Σηρικὴν | fr. 40 Η litterae caput dextrum fragmento 3 adhaerere negat Kn | an ἀμφί(εστ') ὤμοις? ‖ 32 ΚΟ------ ΑΜΦΙΚ, nihil nisi umbra (Kn) super Ο, ultima littera Ν potius quam Ι; ἀμφὶ κν(ήμας Bch | -----ΙCCΙ, legi potest ΝЄCΗ nisi fuit ἐπήρτητο ‖ 34 CΑΙ, in exitu Ν potius quam Ι vel Ρ ‖ 35 ΙΧ, ιχ potius (Cr) quam ιμ assentiente Kn ‖ 36 ΩΛΩΠΟ (ο supra Ω), corr. m. pr. ‖ 37 -}---ΥCCЄΩCΩ (ο supra Ω), ὤ(ς corr. in οἷα potius quam in ὅκως; suppl. Cr; Ὀδυσσέος trisyllabum? cf. Meister p. 817 | num οἷα φαι)νόλης? ‖ 38 post ΤΟ ut videtur Λ vel Μ ‖ a v. 40 nova pagina incipit; fr. 11 quod huc retulit Dl col. 45 v. 67 sq. inseruit Kn | ЄΓ potius quam ЄΠ, ἐν Cr, ἐπὶ Kn, fuerit ἐγ χ. | ΔΙΟΝΥ COΥ, corr. Kn, potest χόροισ⟨ι⟩ Διονύσου = Δευνύσου ex Anacr. fr. 2. 11 ‖ 45 sq. fr. 44 adiecit Cr ‖ 45 ͺΚΑΓΩ, lineola dubitationem indicans atque paullo infra versus 30 ultima littera frustulo papyri adiecto nuper apparuit | ΔΙCΜ-ι}--ЄΚΤ-, ante Є aut Α (ΛC), post Τ aut Ο aut Α, Ω ‖ 46 Τ----ΝΑΛЄCΘΑΙ, deinde spatium; Τ ex fr. 35 petitum | ΚΗΛΑΛ}ΑΞ ΑΝ, quinta littera Λ potius quam Χ ‖ 47 ΟΡ fr. 35 ‖ fr. 33 propter papyri colorem ad col. 42 sq. rettulit Kn; adieceram fr. 38 duas Τ litteras continens, sed haec cum ultimis fragmenti 33 versibus ne coniungantur fibrae suadent. Initia versuum ad ultimam col. 44 partem referenda. Non adhaerebant ipsi versui 47 neque ad imam paginam descendebant: hinc numeri coniectura repetiti ‖ 50 ЄΠΩ potius quam ЄΠΟ? ‖ velut τρυγ(ὸς πεπωκότες --- τύπ(τειν --- λα)κτίζειν (fr. 52, infra p. 83) ‖ Fr. 34 simile esse

31 Hes. κύπασσις· περίζωμα· καὶ χιτῶνος εἶδος, ultima glossographi Harpocrationis; cf. Anth. Pal. VI 272 ‖ 36 λῶπος Hippon.



[deest versus] VIII col. 44
ὥσπερ τελεῦμεν ἐ(ν) χόροις Διωνύσου. fr. 2+19 sq.
χοἳ μὲν μετώποις ἐ(ς) κόνιν κολυμβῶ(ντες
ἔκοπτον ἀρνευτῆρ(ες) ἐκ βίης οὖδας,
οἳ δ' ὕπτι' ἐρρίπτευντο· πάντ' ἅδην, Ἀνν(ᾶ
εἰς ἕν· γέλως τε κἀνίη(' κεράννυντο.
κἀγὼ 'δόκεον δισμ(υ)ρ(ία) ἐκτα(ραχθεὶς καὶ + fr. 41
τ(ρέμω)ν ἁλέσθαι κἠλάλαξ' ἀν(οιστρηθεὶς + fr. 35
ὀρ(θῶς---- ὡς τὴν δο(ρὴν

[versus 48—57 disiecti]
fr. 33. 36

επω
ωσμ
καὶ φ
οἳ δὲ
τρυγ
τ)υπ
- -

VIII fr. 34

ο(
νυν(
μδ(
(καὐτὸν ὠΐσμην

col. 45 τὰ δεινὰ πνεῦσαι λὰξ πατέ(οντά μ' - - -
„ἔρρ' ἐκ προσώπου, μή σε καίπερ ὢν πρέσβυς
fr. 8 21—30 „οὔλῃ κατιθὺ τῇ βατηρίῃ κόψω."
κἠγὼ μέταυτις „ὦ παρεόν(τες, σκέψασθε·
„θανεῦμ' ὑ(π)ὲρ γῆς, εἰ ὁ γέρων μ(ε συγκόψει·
+ fr. 5 „μαρτύρ(ο)μαι δὲ τὸν νέην(ίην τοῦτον."
ὃ δ' εἶπεν (ἄ)μφω τὸν δορέα (λαβόντ' αἴρειν.

---

testatur Kn | O an ω vel M incertum; deinde fuerit *νῦν*; a sinistra parte numquid desit incertum ‖ 58 in fine addi potest fr. 58 *ὦ σαν)να* vel *Ἀν)νᾶ* ‖ 59 ЄΡΡЄΚΠΡΟϹ⟨ ωΠΟΥΜΗϹЄ ΚΑΙΠ, cetera e scholio Nicandreo ascita; coniecerat *κ<αί>περ ὢν* Dl ‖ 60 ΟΛ·ΗΙΚΑΤΙϹ-ΤΗΙΒΑΤΗΡΙΗΙΚΟ, schol. Nicandr. in fine habet *καλύψῃ*, unde *κνάψῃ* coniecit Cr, *κόψω* Wl; haud scio an fuerit *κνάψω* ‖ 61 Κ[illegible](Η ex ω m. pr.) ΓωΜϹ⟨ ΤΑΥΤΙϹ ‖ 62 Υ⟩ - ЄΡΓΗϹΙΟ, paenultima littera I potius quam Ψ ‖ v. 63—71 syllabae inde a quarta ex fr 5 petitae. Fr. 5 huc referendum esse cum eo probatur, quod v. 63 *μαρτύρ-* (fr. 8) atque *-μαι* (fr. 5) apte coniungitur (Bl), tum eo quod v. 70 *τελεῦντες* vocis T littera manifesto ita est divisa, ut altera pars fragmento 8 adhaereat, altera fragmento 5 (Cr); praeterea v. 63 sq. sententiae toti loco convenientes hinc restaurari possunt ‖ 63 fr. 5 ΛΑΙΔЄΤΟΝΝЄΗΝ, suppl. Cr ‖ 64 ϽΔΙΠЄΝ | fr. 5 spatium post ΜΦω, suppl. Cr[1] (*δορεύς = σφαγεύς*), *ἄμφωτον δόρεα* Bch; supplemento meo huc transposito loco difficili lumen adfunditur

---

58 sq. prodit senex saevus ut apud Alciphronem III 43 ‖ 60 sq. Schol. Nic. Ther. 374 p. 31 K.: *βατῆρα δὲ τὴν βακτηρίαν κατὰ ἀφαίρεσιν τοῦ κ. καὶ Ἡρώδης ὁμοίως ὁ [ἡμίαμβος] <μιμιαμβογράφος> ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Ὕπνῳ* (conieceram *Ἐνυπνίῳ*)· *φεύγωμεν* (glossema) *ἐκ προσώπου μή σ' ἐκπερῶν πρεσβυς οὐλῇ κατιθὺ* (ita V cf. Babr. 95, 42; alii *κατ' εὐθύ*) *βατηρίῃ καλύψῃ*. Quod delevi *ἡμίαμβος* hominis Byzantini inventum de metro coniecturam facientis e margine in textum irrepsit. Nulli igitur Herondae dimetri mimiambici atque cadit quod divinatus est Fr. Hanssen in commentationibus Ribbeckianis p. 190 sq.



καὶ τοῦτ' ἰ(δ)ὼν ἔληξα. τὸ ἔνδυ(τόν μοι καὶ VIII
τὸ)ν ἀδ(ρὸ)ν ὧδε· τὤναρ ὧδ' εἰ(κάζειν δεῖ. fr. 35. 11
μοχθέων τὸ)ν αἶγα τῆς φ(άραγγ)ος ἐ(ξ)εῖλκον + fr. 37
εἰς τέμενος), ἀλλ' οὐ δῶρον ἐν(τυχοῦσίν κο)υ,
οἱ δ' αἰ)πόλοι μιν ἐκ βίης (διῃρ)εῦντο
τἄνθεα τελεῦντες καὶ κρεῶ(ν ἐδαί)νυντο· fr. 8
τὰ μέλεα πολλοὶ κάρτα, τοὺς ἐ(μοὺς μ)όχθους,
τιλεῦσιν ἐν Μούσῃσιν· ὧδ' ἐγ(ὼ εἰκάζω.
τὸ μὴν ἄεθλον ὡς δοκοῦν ἔχ(ει)ν μοῦνος
πολλῶν τὸν ἄπνουν κώρυκον πατησάντων,
κἠ τῷ γέροντι ξύν' ἔπρηξα ὀρινθέντι,

---

65 fr. 5 Ͻ(ω dimidiata) Ν (spatium) ЄΛΗΞΑ ΤΟ, spatia non fuit *ἓν δύο* ‖ 66 *τὸν ἀδρὸν*, scil. *σκύφον*, cf. I 81 ‖ 67 cf. fr. 57 p. 84 | fr. 5 ΝΑΙΓ(Τ Kn Cr[1])ΑΤΗϹΦ, *φ(άραγγος* Cr ‖ 66 fr. 5 *τῶν ἀρωδι(ῶν ardeorum* interpretatur Bch coll. Hipp. 63. 76, sed forma inaudita (Hoffmann *Dial.* III p. 237) | *τὤναρ = τὰ ὄναρ* Cr | ωΔΙ suppl. Cr ‖ 67 cf. p. 84 fr. 57 | fr. 11 ad vv. 22 sq. rettulerat Dl, huc transtulit Kn ‖ 68 ΔωΡΟΝϹΙΝ, ultima prorsus incerta, vix potest *ἐν (Διωνύσο)υ* (fr. 36. 37) | *ἐν(κύρσασίν*? cf. p. 80 ‖ 70 -ΑΝΘЄΑ Bch, vox sacra = *τὰ ἔνθεα*? adhaerescebat fr. 5 ⁻ЄΛЄΥ | in fine ΝΥΝΤΟ ‖ 71 *σ(υχνοὺς* Weil, legi Є, hinc *ἐ(μοὺς* ‖ 73 *τομὴν* plerique | ЄΧ-Ν ‖ 75 *κἠ = καὶ εἰ* (cf. VI 6)? ‖ 75 *ξυνὰ πράττειν = κοινωνεῖν*

Fr. 10 )ως ἔχ(ει
εἶ)α δὴ(
μ)εζον(

olim Somnio tribuit Kn. propter papyri texturam, ego col. 35 VII 8 inserui atque codice iterum inspecto subscripserunt Kn Nairn; de aliis fragmentis cf. p. 80.

Sequi videtur ipsum fr. 6, cui olim ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ inscripsi; nam quod pro prooemio et alii et ego habuimus mimi octavi exitus videtur esse. Scilicet toto argumento et sermone v. 71 sq. Cognati sunt cum versibus 76 sq. Multa adhuc in hoc quasi gripho obscura: summa rerum patet. In hoc uno carmine, sicut in solis Thalysiis Theocritus, Herondas ipse in scaenam prodit de poematis et de poeseos pretio cum cantoribus expostulans, quos caprariorum imagine significari v. 69 sq. ipse dicit. Iuvenis v. 64 Salomonis partes explens Ptolemaeum significat vel Bacchum, senex aemulum; *ἐν Μούσῃσιν* (72) haud

col 46 fr. 6 *ἴσον) κλέος, ναὶ Μοῦσαν, ἤ μ' ἔπεα κ(άμνειν* 76
\+ fr. 48 *λ)έγ' ἒξ ἰάμβων, ἤ με δευτέρῃ 'γν(ῶ)σθαι*
*λέῳ)ς μεθ' Ἱππώνακτα τὸν πάλαι (κλεινὸ)ν*
*τ)ὰ κύλλ' ἀείδειν Ξουθίδαις ἐπείουσι.*

---

Scio an sit *ἐν μουσείῳ* (v. I 31), quamquam cf. Phoen. p. 93, 16. Plura dedimus in Act. Acad. Bavar.

Accedebant fortasse fr. 48 sq. cf. p. 82

76 *ἴσον) κλέος* Cr *Unters.* 191, potest *ταὐτὸ, ξυνὸν κλέος; ἐμὸν) κλέος* Dl; praecedere velut *οὔκοτ' ἐκλείψει* coniecit Dl, *ποιήσει ἔχειν* Bch, deinde sententiam esse 'si minor ore videbor, non minor animo'; *ἤ μ' — ἤ με* Dl Spiro Cr olim; *ἤ — ἤ* *sive — sive* (cf. VII 80) recte Cr¹; iambos et choliambos inter se opposita esse opinor | exitum suppl. Cr, *κοσμεῖν* M, *κάμπτειν* FD alii, perperam ‖ 77 corr. Cr, *μ)έγ' ἐξ* Bch, *λ)έγε⟨ι⟩ 'ξ* Cr olim, *ἔλ)εγ' ἒξ* Dl, lectio incerta: -ЄΓЄΞ, neque *ῥά)πτ', ἐξ* neque *ἤ τ' ἒξ* satis probabile | ΔЄΥΤЄΡΗ ΓΝ, Γ ita: Ι̅ (Γ ex Ι?); spatium post Η: scriba non dedit *δεῦτε ῥηγν-* vel *ἦν*; — quod conieceram fr. 48 adiecto fere adparuit ‖ 78 -ωιС, suppl. Cr, *Κῴοις*, quod olim conieci et Meklero probavi, improbat Kn; *η)μας* Kn olim, solum С certum esse recte testatus, *ἡ)μᾶς* Bch: ΜΑС legi posse non credo, potest ΜΙС | Exitum suppl. Dl; infinitivus *ἀείδειν* a *κλεινὸν* adiectivo pendet; *κεῖνον* Cr olim ‖ 79 -ΑΚΥΛΛ·ΑΙΔΙΝ | ЄΠΙΟΥСΙ, Ι ultima longa qualis in exitu esse solet. *ἐπάουσιν* Dl Bch, *ἐπείουσιν* M, *ἐπιοῦσιν* Cr¹; num *ἐπίουσι*? altera linea accentus potius quam dubitationis indicium | sequuntur *Ἀπονηστιζόμεναι* p. 78

---

77 cf. Etym. 'M.' p. 152, 54 *λέγαι δὲ γυναῖκες ἀντὶ τοῦ ἀκόλαστοι* ‖ 79 Hesych. *Ξουθίδαι· οἱ Ἴωνες. Ἴων γὰρ Ξούθου* cf. schol. Lycophr. 987. | Hesych. *ἰῷ ... ἴω δὲ βαδίζω.* Etym. M. *ἴω· τὸ πορεύομαι*, ib. *εἴω τὸ πορεύομαι διὰ διφθόγγου, ὥς φησι Σώφρων ἐν Θυννοθήρᾳ* (fr. 48 p. 162 Kb). Etym. Gud. *εἴω* (ita Ahrens, cod. *εἴομεν*) *γράφεται καὶ διὰ διφθόγγου καὶ διὰ τοῦ ἰῶτα κτλ.* Herod. ed. Lentz II p. 463, 4 (Theogn.) *σημειωτέον τὸ εἴω τὸ πορεύομαι διὰ τῆς ει διφθόγγου γραφόμενον.* Cf. ib. p. 528, 4. 794, 28 (Choerob.), cf. Baunack, Mus. Rhen. XXXVII 472.



fr. 4

*γο(*
*αν(*
*ιαμ(*
*ισση*
*νκά(*
*σαṿ(*
*θι(*

---

Fr. 4 papyri frustulum mediae fere paginae tribuendum; nolui hoc loco prorsus tollere, quamquam probabili coniectura VIII 29—35 a Kenyone insertum est; utique concidunt quae coniecerat Mekler ‖ 1 ι·С umbrae incertae, ΓΟ an ΓЄ an ΤΟ? ‖ 3 ΙΑΝ ‖ 4 ΙССΗ, *εἰς ση* Bch ‖ 6 САΙ (САΝ, САΡ), non quod Mk legit ЄΑ ‖ 5 ΝΚΑ potius quam СΚΑ ‖ 7 ΙΘΝ Mk

## IX.

# ΑΠΟΝΗΣΤΙΖΟΜΕΝΑΙ.

Η ΔΕΙΝΑ

*Ἔ)ξεσθε πᾶσαι. κοῦ τὸ παιδίον; δέξ(αι,*
*κ)αὶ π(ρ)ὸς Εὐέτειραν (κ)αὶ Γλύκην β(άδιζ' εὐθὺς*
*ε)ἶπ(όν τε φ)αιδρή· 'τὴν ἕτοιμον οὐ (λήψῃ;'*
*ἦ ῥ' οὐ ποιήσ)εις, μή σε (κν)ισμάτων (γεύσω;*
*ὄνον πέκ)ειν, ἆ, τ(οῦτ' ἀ)νήνυτο(ν τοὖργον.*

IX excipit VIII 79 ‖ Ad hunc mimum propter *παιδίον* v. 1 fortasse pertinent *ἄδ.* fr. 1 *ἢ χαλκέην μοι μυῖαν κτλ.* atque Mattii fr. 3: *nuper die quarto* etc. ‖ Versibus 1—4 exeuntibus quot litterae desint incertum ‖ 1 spat. post ΔϹΞ-, altera litt. Є vel O; *δέξα(ι* Bch, A litterae nullum vestigium; *Δόξα* (nomen proprium) Cr olim ‖ 2 ΑΙ Π̣-ΟϹЄΥЄΤЄΙΡΑΝ˙-ΑΙΓΛΥΙϹΗΝΒ, *Μαιῆ'* (= *Ἑρμῆ*), *ὃς Εὐέτειραν καὶ Γλύκην* (deorum nomina) *βόσκεις* Bch, sed ferri non potest spondeus quarti pedis; *Εὐέτειραν* (quasi *Ἐϝέτειραν*, cf. Bureschium Philol. LI 99 Hippon. fr. 22 AB. Bgk. 61 Anthol.) correpta prima legi posse credo, cf. *ἱκετ(εύ)ω* III 71; suppl. Cr. *(ἐ)ᾶ γλυκὴν* M ‖ 3 -Ι̅(ΙΠ, ΙΞ, ΙΖ)----ΑΙΔΡΗ, inde novum incipere comma spatio scriba indicavit | in fine ΟΥ, *οἰ(νοῦσσαν* Bch ‖ 4 ϹΘ(Ι corr. ex Є)ϹΜΗϹЄ | exitum suppl. Cr coll. IV 59. VI 11. Babr. 95, 73; non fuit *μή σ' ἔ(ρε)ισμα τῶν* (Bch) ‖ 5 ΚΙΝ ΑΤ, spatium septem fere litterarum, suppl. Cr coll. VI 45 | ΝΥΤΟ, ultima littera O vel ω | v. 5 {ΙΝΑΤ}----{ΝΗΝΥΤΟ} fr. 39. cf. fr. 31 p. 80

Hesych. *ἀπονηστίσασθαι· τὸ ἀπὸ νηστείας ἐπὶ πρώτην ἐλθεῖν*, scil. *γεῦσιν*, quippe *νηστείαν* sequebantur *τὰ καλλιγένεια* (cf. Alciphr. III 39)



ΕΥΕΤΕΙΡΑ

*- - - - - - - - - η - - ἀλλ)αχῇ πέπω(κ' ἤδη*
*- - - - - - - - - - - ἀλλὰ μὴ) φέρ' ἐς κόρον - -*
*- - - - - - - - - - - μὰ τὴν) Ἅιδεω (κούρην.*

Η ΔΕΙΝΑ

*φέρ' ὧ(δε - - - - - - - - - - λ(* fr. 7
*αὕτη,*
*εὐπ(αιδίης ἀγῶνα* + fr. 32 + 43
*τίθεσ(θε·) φη(μὶ γοῦν) ἄεθλον ἐξοί(σειν*
*γλήχ(ων') ἐγὼ (τὴν πρῶν Ἐλ)ευσῖν' ἤειρα*

* * *

ΑΧΗΠЄΠω ultima ω potius quam O ‖ Primae versus 8 litterae fragmento 7 adhaerebant ‖ ante v. 9 litterarum quaedam umbrae conspiciuntur -Υ, ad versus 8 initium referendae: nam fr. 6 v. 1 paginae initium, finis IX 13, atque 18 fere versuum singulae columnae. ‖ 8 ΑΔЄω, suppl. ex I 32 ‖ Versibus 9 sq. (fr. 7) filiolam vel servam appellari conicio ‖ 9 ΦЄΡ(Ι?)ω (vel Λ, Μ), non fuit quod Bch coniecit *τ)ερ(π-*; supplevi ad VII 113 ‖ 10 ̅ΑΥΤΗ, ante A non paragraphi umbra, sed lineola ad Φ v. 9 pertinens ‖ 11 Ϲ(Є potius quam Ϲ)ΥΠ(Π, non ΤΡ, ΤЄ) ‖ 12 suppl. Cr coll. Ψ 785 *ἔκφερ' ἄεθλον* ‖ 13 *γλήχωνα* ientantium esse recte monuit Bch, cf. Hom. hymn. Cer. 209, schol. Arist. Pac. 712, schol. Gott. Nic. Alex. 130 p. 38 Wentzel; *εὐπαιδίης ἀγὼν* (Babr. 56) ad *Καλλιγένεια* appositus, cf. acta academiae Bav. 1904 | -ϹΥϹΙϹΗ̂ЄΙΡΑ Kn, legere mihi videor ΛЄΥϹΙΝΗЄΙΡΑ, litterarum ΝΗ nescio quid correctum vel mutatum. Fragmentum 32, quod ad exitum huius paginae pertinere indicavit Kn, cum ultimis fragmenti 7 versibus coniectura certa coniunxisse mihi videor; praeterea fr. 43 (ΦΗ et ЄΓω) apte inserebatur, quamquam dubitat Kn | an *ταύτην) φημὶ ἄεθλον ἐξοίσειν κτλ.*? | Eleusis Alexandriae *κωμύδριον*

Fortasse ad hunc mimum pertinet fr. 62, cf. p. 86

col. 48

## 31.

ον
\- - - -
συ
σϑ -
ϑαμ̣

v. 4 CΘ̣Α̣ Kn, fuerit CΘЄ, velut σϑένω | ante C litterae vestigium se videre testatur Kn: incertum igitur sintne haec versuum initia ‖ 5 ΘΑΜ potius quam ΘΑΙ, ϑάμνην? ‖ Hoc fragmentum eis quae antecedunt vicinum fuisse testatur Kn; inserui IX 9 sqq. ὄν(ον πέκειν . . . , σύ(νεγγυς . . . , σϑέ(νω γὰρ οὐκέτ', οὐ μὰ τὴν Ἄιδεω κούρην. Sed refragatur numerus versuum; itaque columnae 48 haec tribuerim; ϑάμνη bene tribuitur compotationi

Fr. 32 insertum IX 12 sq. p. 79, coniectura certa.
Fr. 33. 34 VIII 50 sqq. p. 73.

## 35.

τ
ορ

versuum initia, inserui VIII 46, sed marginem huius fragmenti fragmento 2 non bene aptari monuit Kn.

## 36. 37.

πεπωκ(
δῶρο(ν) Διω(νύσου
ἀ)λλὰ κ(α)ὶ τον

Fragmenta 36. 37 vicina apud Kenyonem nescio an componi possint:

36 ΠЄΙ } ωΙ 37
ΔωΡΟ } ΔΙω
ΛΛΑΚ } ΙΤΟΝ

argumentum mimo IX vel VIII (v. 66. 68) aptum

Fr. 38 Τ/Τ } fragmento 33 VIII 54 satis apte coniungi negat Kn



## 39.

)κατεξώ(σϑη
)ῶμοις
)το
)τρη̣

versuum clausulae; exempli causa adieci VIII 30 | 4 Τ̣ΡΗΙ Kn

## 40.

)ρικη(

coniectura prorsus incerta inserui VIII 31

## 42.

\- υμ
μηδε
\- τον

## 41.

κ)εῖνος
)ν ἀλη(ϑ
)πι̣ς -

Similia et inter se coniungenda haec fragmenta teste Kn. | 41, 1 Ι̣ΝΟΓ̣ Kn. | Possis:

κ)εῖνος (οὖν) ὗμιν
μηδὲ (τὴ)ν ἀλη(ϑείην
τον (ὦ) Πίσ(τε

## 43.

)φη(
)εγὼ(

ΦΙ, η potius quam ι, ЄΓω quam ЄΓΟ | ultimi columnae versus; exempli causa inserui IX 12, dubitat Kn

## 44.

α̣εκτα̣
αξαν

ante Є aut Α aut Ⲁ, post Τ basis Α litterae; coniectura mea (Kenyone iudice paene certa) relatum ad fr. 2. 20, supra VIII 45

45.

)τὸν βλέ(π
)καὶ τὰ νῦ(ν

---

V. 1 nihil nisi infimae litterarum particulae, sed lectio certa | ad v. 2 cf. mim. II 100

46.

◡ – ◡ – ◡̄ – ◡ – ◡ – εντα
βήσ)σης λείης
ὤνθρωπ(οι
επ)έξευσαν
τα

---

Clausulae versuum; 2. 3 longiores fuisse scriptura arta testatur ‖ 2 CHCΛIHC | ad VIII 25—29 adieci coniectura non omnino certa; videant alii.

47.

σο
τρ

---

Scriptura fr. 46 similis (Kn); num ex VIII 28 sqq. repetitum?

48.

◡ – ◡ – ◡̄ – ◡ – ◡ – – σθαι
ν

---

Initium paginae; ad col. 46 rettulerim, cf. p. 76.

49.

επ
ικ
ως

---

IK corr. in ЄΠ, num ἰαμβικά in ἰαμβέπη? cf. p. 76



50.

)εστ(
)ιζο(

---

V. 2 legi potest ΛΖω (Kn). Videndum num fragmentis mimi VIII aptetur; coll. fr. 52 conicias ἐς τ(et λακτ)ίζω.

51.

◡ – ◡ – ◡̄ – τεται φρ(ον – – –   (ν supra ρ)
ηθη δ

---

Fuit fere θρύπ)εται φρονῶν(-οῦσ'), correctum in νοῶν(-οῦσ') | V. 2 litterae evanidae. Argumentum mimi IX sapit.

52.

λα)κτίζειν

---

Exitus versiculi; fortasse excipiebat fr. 33. 37 = VIII 55.

53.

)ξυ(

---

poterat ἐ)ξ ὕ(λης.

54.

σα)νίσι(

---

Cf. VII 108.

55.

γ
ρ

---

primae versuum litterae.

56.

)τον(

---

ultima pars paginae.

## 57.

*κά)λῳς*

---

ΛΩΙC, litterarum ΛΩΙ capita evanuerunt. rettuli ad col. 44 45, VIII 67 *κάλῳς τὸ)ν αἶγα κτλ.*: num hircum restibus e torrente vel saltu subducebat?

## 58.

◡ – – *)να*

---

primi columnae versus exitus; addi potest col. 45 VIII 58 velut *ὦ σάν)να* vel *'Αν)νᾶ*

## 59.

– – –

*)ιον(*

---

recepit Nairn; *Iam not quite ceetain wother it belongs to this Ms* Kn per litteras

---

## X.

# ΜΟΛΠΕΙΝΟΣ.

fr. 1 Bgk 11 Kn

## 60.

*'Επὴν τὸν ἑξηκοστὸν ἥλιον κάμψῃς,*
*ὦ Γρύλλε, Γρύλλε, θνῆσκε καὶ τέφρη γίνευ,*
*ὡς τυφλὸς ὁ ὑπὲρ κεῖνο τοῦ βίου καμπτήρ·*
*ἤδη γὰρ αὐγὴ τῆς ζοῆς ἀπήμβλυνται.*

---

Stob. Flor. CXVI 21 (Maxim. Apost.): *'Ηρώδου ἐκ Μολπεινοῦ* (*Μολπίνου* Meineke, sed cf. *Φαεινός* sim.), sequuntur vv. 1—3, ib. 22: *'Ηρώδου μιμιάμβων*, sequitur v. 4. Recte coniunxit Salmasius ‖ 3 *ὁ ὑπὲρ κεῖνο τοῦ* codd., *οὑπέκεινα* Porson, Bch M, sed crasis illa ab Heronda vix aliena; cf. *ὑπερέκεινα* II Cor. X 16 all., *μετ' ἐκεῖνα, ἐξ* (*ἀπ'*) *ἐκείνου, κατ' ἐκεῖνο* ‖ 4 *αὕτη τῆς ζωῆς ἀπήμβλυτο* codd., *αὐγὴ — ἀπήμβλυνται* Salmasius

---

## XI.

# ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑΙ.

## 61.

*προσφὺς ὅκως τις χοιράδων ἀναρίτης.* fr. 2 Bgk 12 Kn

---

Athen. III p. 86 B: *καλεῖται δὲ ὁ ἀναρίτης καὶ ἀνάρτης· κοχλιῶδες* (*κογχῶδες* A) *δὲ ὂν τὸ ὄστρεον προσέχεται ταῖς πέτραις ὥσπερ αἱ λεπάδες. 'Ηρώνδας δ' ἐν Συνεργαζομέναις*, sequitur versus. ‖ *προσφῦσ'* Bch conl. Arist. Plut. 1096 'adhaerescens ad amasium' interpretatus (de muliere); sim. *non vincant oscula conchae* Gallien. PLM. IV p. 104 B. | *ἀνηρίτης* Meineke M, perperam

---

Hesych. *προςφύς· προςπλακείς* (Od. μ 433)*· περιπλακείς* (Her.?) | id. *ἀναρίτης· ζῶον κοχλιῶδες ἐν πέτραις*

# ΑΔΗΛΑ.

## 62.

fr. 3 Bgk 14 Kn
*ἢ χαλκέην μοι μυῖαν ἢ κύθρην παίζει,*
*ἢ τῇσι μηλάνθῃσιν ἅμματ' ἐξάπτων*
*τοῦ κεσκέου μοι τὸν γέροντα λωβῆται.*

---

Stob. LXXVIII 6 (Apostol.-Arsen.) *Ἡρώδου μιμιάμβων κτλ.* 2 *ταῖσι* codd., corr. Meineke M | *μηλανθασι* codd., *μηλάνθῃσι* Gaisford M; *μηλάνθη* hyphaeresi *λο* syllabae e *μηλολάνθη* ortum, cf. Arist. Nubb. 761 cum scholl. ‖ 3 *κεσκίου* Salmasius, sed in voce singulari nil mutandum; fuit ni fallor *κέσκειον*, cf. *οἰκέην* VI 63 ‖ Fortasse ad mimum IX 1 pertinet, ubi v. 1 *παιδίον* commemoratur, puella Cottali fortasse compar. Simile Mattii fr. 3, cf. p. 89

---

1 Hesych. *χαλκῆ μυῖα· εἶδός τι μυίας*, cf. *μυῖα χαλκῆ· λέγεται παιδιά τις κτλ* ‖ 2 cf. Hesych. s. *μηλολόνθη* ‖ 3 Hes. *κεσκι* (*κεσκίον* Mus.) *στυπεῖον, τὸ ἀποκτένισμα τοῦ λίνου.* sim. Pollux IX 123. 124. | cf. Hesych. *λωβᾶται· λυμαίνεται*

## 63.

fr. 5 Bgk 15 Kn
*ὡς οἰκίην οὐκ ἔστιν εὐμαρέως εὑρεῖν*
*ἄνευ κακῶν ζώουσαν· ὃς δ' ἔχει μεῖον*
*τούτου τι, μέζον τοῦ ἑτέρου δόκει πρήσσειν.*

---

Stob. XCVIII 28 *Ἡρώδα μιμιάμβων* ‖ 3 *μεῖζον* Stob., corr. M | *τοῦτον — δόκει* (pro *δοκεῖ*) Schneidewin; coniecerunt *κρεῖσσον* vel *ἄμεινον*, sed *μέζον πρήσσειν* legitur IV 69. Cf. 'Susarion' CAFr I p. 3 K. Menand. 589 ib. III p. 179 K.

---

# ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΑ.

## 64.

p. 512 Bgk

Zenob. Ath. III 155 (= Ps.-Plut. 115 p. 338 Gott., Par. 547 p. 174): *Χρυσὸς ὁ Κολοφώνιος· μέμνηται ταύτης Ἀριστοφάνης ἐν Κωκάλῳ* (fr. 352 p. 485 K.) *εἴρηται δέ, παρόσον οἱ Κολοφώνιοι τὸν κάλλιστον χρυσὸν ἐργάζεσθαι νομίζονται. καὶ Ἡρόδοτος δὲ Κολοφώνιον καλεῖ τὸν ἄριστον χρυσόν.*

Cf. Iulian. Or. II p. 80 A: *οὐ τὸ Κολοφώνιον ἔχουσαν χρυσίον* et Iuliani amicum Libanium Antioch. vol. I p. 351 *ἐς χρυσὸν K.*, qui paroemiographo usi sunt. Herodoti locus frustra quaeritur: *Ἡρώδα* nomen substituit Bergkius p. 512 (cf. fr. 18, Etym. M. s. v. *ζήτρειον* [supra ad V 32], ubi item *παρὰ Ἡροδότῳ* legitur pro *παρὰ Ἡρώνδᾳ*): recte fortasse, nam in proverbiis illustrandis Didymum (Zenobium) Heronda usum esse non quo nomen (II 101 Ath., 510 volg.) eius scriptum exstat uno loco confirmatur, sed multis illis quos in libello meo tractavi. Ephesus IV 73 ita memoratur, ut Herondam cum illis regionibus arctiore vinculo coniungi suspiceris. cf. versionem meam p. XXIV. Spectat fortasse ad pompae descriptionem, quo rettuli Matt. fr. 8, cf. Theocr. XV 123 *ὦ ἔβενος, ὦ χρυσός.* Possis *κἄριστος χρυσὸς | Κολοφώνιος* . . .

## 65.

*μέλλοντας ἤδη παρθένοις ἀλινδεῖσθαι*

Etym. M. 64, 13 *ἀλινδῶ· τὸ κυλίω· οἷον·* sequitur versus, cf. PLGr. III p. 696. Metrotime aliqua de pueris adolescentibus conqueritur (cf. III 11 sqq.). *ἀλινδεῖσθαι* eadem ratione adhibitum V 30.

66.

κέρδαιν', ἑταῖρε, καὶ θέρους καὶ χειμῶνος.

Sextus Empir. adv. Math. XI p. 570: *καὶ ἑκάστοτε πρὸς ἑαυτὸν τὸ κωμικὸν ἀναμελετᾶν παράγγελμα·* sequitur versus. Dubitanter ad Eupolidis Baptas rettulit Meinekius CGr. IV p. 689 (cf. CAFr. III p. 616, 1255 K.), iambographo tribuit Bergkius PLGr. III p. 696, 28. Locus ex Herondae mimis petitus *κωμικὸν παράγγελμα* apte dici poterat (cf. test. III 12); audimus Cerdonem loquentem vel Cerdonis gemellum.

67.

στροβεῖς σεαυτόν, κοχλίου βίον ζώων.

Plut. de cupid. divit. 5 p. 525 E *σὺ δὲ τοσαῦτα πράγματα συγχεῖς καὶ ταράττεις καὶ στροβεῖς κτλ., διὰ τὴν μικρολογίαν.* Comico tribuit Kock CAF. III p. 450, qui verba funditus mutata *ζ. κοχλίου βίον ⟨τινός⟩* ordine recipere ausus est; ego nihil tetigi nisi quod *ζώων* correxi pro *ζῶν* Plutarchi. — Fortasse *φειδωλὸς* iste appellatur, cuius est fr. 66; sim. I 36 sqq.

68.

ὁ τὸν κυσὸν τρωθεὶς
ᾔδεις ὅπου μάλιστα τοῦ κράνους χρείη.

Phot. p. 355, 19 (II p. 33 Nb) *ὁ τὸν πατέρα εὑρὼν χαλκοῦ χρείᾳ. ὁ τὸν ... ἤδη Αἰσώπου μάλιστα ... χρεία*, corr. Dobree. Explicavit G. Knaack Hermae XXI p. 319 495 conl. fabella Kirchhofii *Wendunmuth* I 95 p. 121 Öst. Cum *κυσὸς* tum *χρείη* (scil. *ἐστίν*) Herondae, cf. II 44. VII 87. 104. VIII 4. — Verba sunt hominis (Cottali alicuius, cf. glossema quod antecedit) verberibus castigati.

69.

Ἑρμῆς δὲ Σιμώνακτος ἀκολουθήσας.

Etym. Flor. p. 19 M. *Ἀκολουθήσας· Ἑρμῆς κτλ. ἐκτάσει τοῦ ᾱ. οὕτως Ἡρωδιανός.* | *δ' ἐς Ἱππώνακτος* Lehrs | *ἀκολουθήσας* (= *ὠκ.*) Meineke ‖ De statua dei ante aedes Simonactis dedicata poeta anonymus loqui videtur Bergkio PLGr.



II p. 481, 'nisi forte sequebatur infra *ὄπισθεν* vel *παίδεσσι*' (Meinek.). Hipponacti versum tribuit Meineke Herm. III 451 (fr. 55b Bgk.); *Ἑρμῆς* si hominis nomen est, quod probabilius esse puto, recentiori poetae vindicandus est, fortasse Herondae, cf. *Ἀρτεμῖς* VI 87. 89. 95.

70.

αἰσχύνομαι, μὰ τὴν φιλότητα, γηράσκων
ἵππος ὑπὸ ζυγὸν † θήλειάν τε τροφὴν
ἔχων δρᾶσθαι.

Ps.-Diog. II 53 *αἰσχύνομαι τὴν φ. — δρᾶσθαι· ἐπὶ τῶν παρ' ἀξίαν τι ὑπομενόντων ἕνεκα τροφῆς.* Arsen. Apostol. I 67 d *αἰσχύνομαι τὴν φ. γηράσκων· ἐπὶ τῶν διὰ γῆρας κοσμίων.* Prov. Bodl. 171 *αἰσχύνομαι μὰ τ. φ.* ceteris omissis. ‖ 1 *μὰ* Bodl., *ναὶ* ci. Meineke ‖ 2 *ὑπὸ ζυγὸν ἵππος θηλέαν τροφὴν ἴσχων* om. *δρᾶσθαι* Meineke, parum probabiliter; poterat *ἵππος* (‒ ⏑ pro ⏑ ‒) *ὑπὸ ζυγοῖσι θήλειαν χώρην κτλ.* ‖ Choliambos si recte agnovit Meinekius (Philol. XXV 539), Herondam audimus; nam anapaesto quarti pedis unus omnium choliambographorum usus est (VI 55) atque etiam *μὰ* illud, quod temere tentavit Meinekius, frequenter adhibuit. — Loquitur fortasse homo opus muliebre faciens quem *tamquam puellam conduxit etiam qui virum putavit* (Petron. 81 B.). Ad has sordes poeta etiam in mimis II V VI descendit.

71.

Strabo VIII p. 378 extr.: *μνημονεύεταί τις ἑταίρα πρὸς τὴν ὀνειδίζουσαν, ὅτι οὐ φιλεργὸς εἴη οὐδ' ἐρίων ἅπτοιτο, εἰπεῖν*

ἐγὼ⟨δε⟩ μέντοι ⟨γ'⟩ ἡ τοσαύτη τρεῖς ἤδη
καθεῖλον ἱστοὺς ἐν βραχεῖ χρόνῳ τούτῳ.

Si choliambographi versibus Strabo usus est, quae Meinekii est coniectura, de Heronda potius cogitandum, quam de Aeschrione Meinekii (et Bergkii p. 519). Argumentum mimicum est, neque ambiguitas illa ab Heronda aliena; loquitur enim meretrix de nautis Thaleti illi vel Artimmae similibus (cf. Herond. II).

72.

Stob. Flor. XXIX 42: *Ἱππώνακτος·*

*Χρόνος δὲ φευγέτω σε μηδὲ εἷς ἀργός —*

Apostolii *Δημώνακτος* non moror; sed non sine causa Meinekius ab Hipponacte tales sententias alienas esse statuit versumque Herodae adscripsit (Chol. p. 106). Hipponactis nomen etiam apud Eustathium pro Heronda substitutum, cf. ad Herond. V 74 sq.

73.

*ἀνανεοῦται*

Cf. Matt. fr. 2 infra p. 94.

74.

*ἀφηδύνειν*

Cf. Matt. fr. 4 infra p. 95.

75. 76.

*ὄλυνθον. ὀλύνθους*

Cf. Matt. fr. 6 sq. infra p. 95 sq.

77—80.

Hesych. *κακεστοῦν· κακὴν κατάστασιν.* ἢ *ἀπραγίαν* coll. *πειθοῦν* VI 75 Herondae vindicavit W. Schulze Mus. Rhen. XLVIII 252. Sed *ἠοῦν* ἐξ *ἠοῦς* dixit Leonidas Anth. Pal. VII 472, 13 atque *Κυψοῦν* sim. usurpavit Hipponax fr. 87 p. 490. — Certe hac ratione multa huc referri possunt, velut coll. *'φαμαρτεῖς* V 43 Hesych. *ἁμαρτῶν· ἀκολουθῶν. ἁμαρτήσαντες· συντυχόντες, ὁμοῦ γενόμενοι κτλ. ἁμαρτεῖν· ἀκολουθεῖν,* nam *ἁμαρτεῖν* forma aliunde non nota, nisi quod



nuper apud Bacchylidem 17, 46 apparuit. — Item Hes. s. *ἐξεδίφησεν· ἐξεζήτησεν*, quo verbo nemo usus est nisi Herondas VII 78; s. *μῦν δ' ἀλεύσας· περιφυγών*, quam glossam ad Herondae *μῦν* III 85 rettulit R. Schneider.

81.

Apostol.-Arsen. V 41 (Paroem. vol. II p. 344 Gott.)

*γῆρας καὶ πενία, δύο τραύματα δυσθεράπευτα· Ἡρώδου.*

Nulla Arsenii fides. In florilegio, quo utebatur, hic versus ab aliis alii auctori tributus similem Herondae eclogam (cf. fr. 12) excepisse videtur: unde error explicatur.

82.

Coniectura nimis levi iambos rectos, quos Leonidae tribuit Stobaeus CXX 9, Herondae vindicavit Bergkius PLGr. II p. 512. Contra aliqua probabilitate quae de Crissami Coo — eodem ni fallor a quo Hippocrates genus deduxit (Epist. 2 p. 289 Hch., Tzetz.) — mira tradidit Didymus apud Photium Suidam Hesychium Ps.-Zenobium 364 p. 102, ad poetam Coum referre possis; cf. Tuempelium Philologi vol. L 628. Similis est Nannacus III 10.

# PHOENIX COLOPHONIVS.

ΚΟΡΩΝΙΣΤΑΙ

*Ἐσθλοί, κορώνῃ χεῖρα πρόσδοτε κριθέων,*
*τῇ παιδὶ τοῦ Ἀπόλλωνος, ἢ λέκος πυρῶν*
*ἢ ἄρτον ἢ ἡμαιθον, ἢ ὅτι τις χρῄζει.*
*δότ', ὠγαθοί, ⟨τι⟩ τῶν ἕκαστος ἐν χερσὶν*
*ἔχει κορώνῃ· χἄλα λήψεται χόνδρον·*
*φιλεῖ γὰρ αὕτη πάγχυ ταῦτα δαίνυσθαι·*
*ὁ νῦν ἅλας δοὺς αὖθι κηρίον δώσει.*
*ὦ παῖ, θύρην ἄγκλινε — Πλοῦτος ἤκουσε,*
*καὶ τῇ κορώνῃ παρθένος φέρει σῦκα.*
*θεοί, γένοιτο πάντ' ἄμεμπτος ἡ κούρη*
*κἀφνειὸν ἄνδρα κὠνομαστὸν ἐξεύροι,*
*καὶ τῷ γέροντι πατρὶ κοῦρον εἰς χεῖρας*
*καὶ μητρὶ κούρην εἰς τὰ γοῦνα κατθείη,*
*θάλος τρέφειν γυναῖκα τοῖς κασιγνήτοις.*

Athenaeus VIII p. 359 E: *οἶδα δὲ Φοίνικα τὸν Κολοφώνιον ἰαμβοποιὸν μνημονεύοντά τινων ἀνδρῶν ὡς ἀγειρόντων τῇ κορώνῃ, καὶ λέγοντα ταῦτα* (v. 1—17). *καὶ ἐπὶ τέλει δὲ τοῦ ἰάμβου φησίν* (18—21). *κορωνισταὶ δὲ ἐκαλοῦντο κτλ.* Praeter alios hanc cantilenam tractaverunt J. H. Knoche Auctor. choliamb. fasc. poster. part. I p. 2 sq., Meineke Choliamb. p. 140 sq. Anal. ad Ath. 159, Bergk. Anthol. p. XXIII 217. Op. II 153 sq. ‖ 3 ⟨τ'⟩ post ἢ bis add. Meineke; num latet ἤ' = ἠὲ? ‖ 4 *ἕκαστος τις* codd. ‖ 7 *αὖθις* codd. ‖ 8 *ἔκρουσεν* Bergk, *ἥκει δὴ* alii, sed interpretor: *Plutus me exaudivit, nam puella* etc.; non potest *fores aperi, nam Plutus nos audivit* propter aoristum ‖ 10 sqq. cf. Herond. IV 83 sqq., Il. *I* 455, Od. ζ 155. 180 ‖ 14 *κασιγνήτοις cognatis*, cf. schol. *O* 545 (Meinek.)



*ἐγὼ δ', ὅκου πόδες φέρουσιν, ὀφθαλμοὺς*
*ἀμείβομαι, Μούσαισι πρὸς θύραις ᾄδων*
*καὶ δόντι καὶ μὴ δόντι — πλέονα ⟨τού⟩τῳ γε.*

* * *

*ἀλλ', ὠγαθοί, ἐπορέξαθ' ὧν μυχὸς πλουτεῖ.*
*δός, ὦ ἄναξ, δὸς καὶ σὺ πολλά μοι νύμφη·*
*νόμος κορώνῃ χεῖρα δοῦν' ἐπαιτούσῃ.*
*τοσαῦτ' ἀείδω· δός τι, καὶ καταχρήσει.*

15 *ὀφθαλμοὺς*] *ἰφθίμους* Hauptius, possis *εὐφθόγγοις* vel *ἀψάλτοις*: *ὀφθαλμοὺς... Μούσαισιν ᾄδειν speciosa Musis carmina canere* vix dicere poterat poeta: num *ὀφθαλμοὺς ἀμείβομαι* = *praetereo? μούσας δὲ πρὸς θύραις ᾄδω* Peppmüller Annal. philol. CXLIX 23 ‖ 16 *Μούσῃσι — θύρῃσ'* plerique, recte, ut videtur, quamquam etiam *ᾄδων* contractum a vetere dialecto alienum ‖ 17 *πλείονα τωνγεω* codd., *πλεῦνα τῶν αἰτέω* Meineke Dindorf, scripsi *πλέονα τούτῳ γε*, scil. *τῷ μὴ δόντι*, possis etiam *πλέονα τῷ μή γε*. Coronista scilicet, sicut *Ἀράβιος αὐλητής* et qui apud nos sunt similes, *δραχμῆς μὲν ᾄδει, τεττάρων δὲ παύεται*: cf. ad v. 21. *πλέονα τῶν ⟨Γύ⟩γεω* O. Rossbach, *πλεῦνα ⟨κεί⟩νῳ γε* Peppmüller, qui ultimis illis verbis v. 21 rationem non habuit ‖ v. 18—20 post v. 7 transposuit Peppmüller ‖ 19 *δὸς ὦ 'ναξ* codd., *δὸς ὦν ἄναξ* Bergk Kaibel, *δὸς ὦνα δός τι* Meineke Chol. p. 141: coll. Her. IV 18 hiatum admisi | *πότνα μοι* Ilgen, editores ‖ 21 *τοιαῦτ(α) εἰδώς* codd., corr. Bergk. Op. II p. 157, Meineke. Ambigue dixit *καταχρήσει satis erit*, quod non solum ad *δός τι* referendum, sed etiam ad *ἀείδω*, cf. ad v. 17. — De re cf. Grimm Myth. II 725 ($^4$637), Mannhardt WFK II p 244.

# CN. MATTIVS

## MIMIAMBORVM FRAGMENTA.*

1.

Terentianus Maurus 2416 sqq. p. 397 K. post Hipponactem commemoratum:

Hoc mimiambos Mattius dedit metro:
nam vatem eundem est Attico thymo tinctum
pari lepore consecutus et metro.

Num Hipponactis nomen e prooemio haustum est (v. 8)? Ex eodem hortulo fortasse *thymus Atticus* decerptus.

[ΕΝΥΠΝΙΟΝ?]

2 M 9 B 2.

Iam iam albicascit Phoebus et recentatur
commune lumen hominibus, voluptatis . . .

Gellius XV 25 (inde Nonius p. 167, 14): *Cn. Matius, vir eruditus, in mimiambis suis non absone finxit 'recentatur' pro eo quod Graeci dicunt ἀνανεοῦται*: sequuntur versus. Ipsum Herondam ἀνανεοῦται verbo usum esse nec negem neque contendam ‖ 2 *et voluptatis* codd., *et* del. Hertz, *voluptatist* LMueller | Ad exitum Somnii refero. Prodierat femina superstitiosa ante solem orientem. Antiquum est et celebratum, noctis terrores die pelli. ‖ Cf. dub. 9 p. 90.

* Numeri adiecti sunt editionum M(uelleri) Catull. etc. p. 91 sq., quem secutus est Bücheler Herond. p. 69, atque B(aehrensii) Fragm. Poet. Rom. p. 282 sq.



[ΑΠΟΝΗΣΤΙΖΟΜΕΝΑΙ?]

3. 1M 11B

. . . nuper die quarto, ut recordor; et certe
aquarium urceum unicum domi fregit.

Gellius X 24, 10 (inde Macrob. I 4, 24): *'die quarto' autem Cn. Matius homo impense doctus in mimiambis pro eo dicit, quod nudius quartus nos dicimus.* Coll. Herond. III 24 τριθημέρῃ Mattium τεταρθημέρῃ expressisse coniecit R. Herzog. — Loquitur de serva, vel potius de puella Cottali gemella, fortasse de παιδίῳ illo IX 1. Cf. ad fr. 14. Nam de mustela (VII 89) vix cogitandum.

[ΜΟΛΠΕΙΝΟΣ?]

4. 3M 10B

Quapropter edulcare convenit vitam
curasque acerbas sensibus gubernare.

Gell. XV 25 (Non. 106, 21): *Idem Matius* [praecedit fr. 2] *in isdem mimiambis edulcare dicit quod est dulcius reddere* etc. ‖ 2 . . *plurasque* . . *senibus* . . *gubernasse* Nonius | Fideliter magis quam latine transtulisse videtur *ἀφηδύνειν* (*ἀπογλυκαίνειν* choliambis minus aptum). Quae Gyllis praecipit I 40 sqq., his versibus non expressa videntur. Exceperunt fortasse quod ex Molpino excerptum est fragmentum 60 supra p. 85.

5. 4M 12B

Sinuque amicam refice frigidam caldo
columbulatim labra conserens labris.

Gell. XX 9: *Delectari mulcerique aures suas dicebat Antonius Iulianus figmentis verborum novis Cn. Matii, hominis eruditi . . . , quae scripta ab eo in mimiambis memorabat* (sequitur fr. 5). Ad eandem eiusdem mimi partem refero, quo fr. 4.

[XII. ΙΣΧΑΔΟΠΩΛΗΣ?]

6. 6M 14B

⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ ficorum
In milibus tot non videbitis grossum.

7.

7 M 15 B Sumas ab alio lacte diffluos grossos

Macrob. sat. III 19, 5: *lacte proprie ficorum dicitur. grossi appellantur fici quae non maturescunt. hos Graeci dicunt ὀλύνϑους. Mattius* (fr. 6) . . *et paulo post ait* (fr. 7). Cf. Hesych. *ὄλυνϑος· τὸ μὴ πεπαμμένον σύκον.* ‖ fr. 6 *ficorum* post *tot* codd., del. Bothe, traiecit Baehrens ‖ fr. 7 *a basilio* Parisin., cuius in hac saturnalium parte summa est auctoritas: *ab alio* vulgo, *ab almo* perperam Baehrens, *ab asino* Bch.

*Ἰσχαδοπωλῶν* et *Ἰσχαδωνῶν* iam Pherecrates mentionem fecerat *ἐν τοῖς Ἀγαϑοῖς* (4 I p. 146 K.), atque apud Alexidem *ἐν Λέβητι* (128 II p. 343 K.) propola ficorum *ἐρὶν' ἀπέδοτο σῦκα πωλεῖν ὀμνύων* [Lucil. 164 contulit Bch]. Fr. 6 merces praedicat propola, sicut Cerdo; ficos non esse, sed grossos femina dixerat: respondet propola fr. 7. Cf. fr. 11. 12 p. 97.

[XIII. ΑΙ ΘΗΕΤΜΕΝΑΙ ΤΑ . . .?]

8.

5 M 13 B iam tonsiles tapetes ebrii fuco
quos concha purpura imbuens venenavit.

Gellius XX 9: *Item id quoque* [praecedit fr. 5] *iucunde lepideque fictum dictitabat* (Antonius Iulianus) etc. Fortasse ad pompae descriptionem spectat, cf. Theocr. XV 125 *πορφύρεοι δὲ τάπητες κτλ.*, cf. ad fr. 16. Inscr. Coae 36ᵈ 10. 12.

DVBIA.

9.

8 M 17 B pressusque labris unus acinus; arebat . . .

Non. p. 193, 12: *acinus masculino M. Tullius . . . Mattius* (*et alii* codd., corr. LMueller) *obscurae auctoritatis,* sequitur versus. | Somniari si velis, propter tempora ad somnium referre possis, ubi nescio quis in hortum irrumpere videtur.

10.

p. 92 M 16 B Meos hortulos plus stercoro † quam holero.

Priscian. VI 91 p 274, 24 f. H.: *'holus holeris holero holeras' — Cn. Mattius* (*maltius, martius, m. actius, accius* codd.), sequitur versus. | *holero* num ex eis quae antecedunt perperam repetitum? *meos hortulos, quando holero, stercoro plure* coniecit Baehrens. Argumentum mimiambis aptum: loquitur agricola vel hortulanus (Somn. VIII 41) potius quam ficorum propola.



11.

O quae tenerulae comparis tenes crinem, p. 134 M

12.

Sudes in ista ⟨d⟩evia latent fossa.

Rufinus (Iuba) p. 386 G, Gr. Lat. VI p. 562 K.: . . . *quod sexto loco . . . spondeus vel trochaeus recipitur . . . , carmen claudum facit et choliambus nominatur, ut est ὦ Κλαζομένιοι Βούπαλος κατέκτεινον, ἀκούσαϑ' Ἱππώνακτος· οὐ γὰρ ἀλλ' ἥκω,* deinde fragm. 11. 12. LMueller Catulli p. 134 fragmenta ad Mattium rettulit: 'causa illa, quod ex eodem quo Terentianum fonte . . hausisse Iubam videtur probabile' (cf. ad fr. 1). Fr. 11. 12 coniunxerunt LMueller l. s. atque Baehrens FPR p. 392, 51 admissis coniecturis quibus vix opus est. Nam singulos versus inter se non cohaerentes pro exemplis adferre solet Rufinus ‖ 12 *si des* Mueller | *veia* R, *via,* in margine *veia* A, *via* B: num in archetypo legebatur *via* atque *de* in margine? | *late* Mueller, *latens* Bergk Baehrens.

Fr. 11 si Mattii est, ficorum propolae tribuere possis ad Cerdonis exemplum (VII 107 sqq.) mulierculis blandienti. Eiusdem mimi fortasse fr. 12, in quo vereor ne obscoenitates lateant quales sunt Fotidis Apuleianae (Met. II 7). Hinc *veneria* pro *veia* suspicatus est O. Rossbach per litteras.

---

Mirum illud, quod nullum fere Mattii fragmentum ad certa verba referre licet papyro servata. Itaque cum Iliadis singulos fere versus accurate expresserit ut doctus magis homo erat quam poeta, in hoc argumento aut liberius versatus est, quod quibusdam veri similius videtur, aut qui aetatem tulerunt loci ad mimiamborum partes deperditas pertinent, cf. quod conieci de fr. 2—5.

## VERGILII ROMANI
### MIMIAMBORVM

mentionem facit C. Plinius Epist. VI 21, 4: *Scripsit mimiambos tenuiter argute venuste, atque in hoc genere eloquentissime; nullum est enim genus quod absolutum non possit eloquentissimum dici: scripsit comoedias, Menandrum . . . aemulatus: licet has inter Plautinas Terentianasque numeres.*

Nihil servatum.

---

## ARRII ANTONINI
### MIMIAMBORVM GRAECE CONSCRIPTORVM

memoriam e Palatini *micuambos* (Dresd. *mimiambos*) primus restituit Gruter apud Plinium Ep. IV 3, 3 (ed. Veenhus. 1669 p. 217[a]), supra p. 3. (Cf. Hermae vol. XXVII 2 p. 317, ubi Gruteri immemor eandem lectionem commendavit F. Skutsch.)

---

## NICIAE

Graeculi cuiusdam mimos (cf. Dittenberger Mus. Rhen. XXXVI 463) choliambis perscriptos fuisse conieci Quaestionum mearum p. 192.

---

# FRAGMENTA MIMICA

## E PAPYRIS ET OSTRACIS

### NUPER EDITA

# ANONYMVS OXYRHYNCHITES

## ⟨ΧΑΡΙΤΙΟΝ⟩

Notae quibus papyri scriba utitur

*Personae Graecae*

*Α* = *Χαρίτιον*
*Β* = *δοῦλος* et *μωρός*
*Γ* = *Χαριτίου ἀδελφός*
*Δ* = *κυβερνήτης*
*Ε* excidit
*ϛ* = *πρωρεύς*

*Personae barbarae vel semibarbarae*

Ζ, Ϛ } semibarbari
*ΒΑΣ* = *βασιλεὺς Ἰνδῶν*
*ΓΥΝ* = *γυνή*
*ΑΛ* = *ἄλλη*
*ΚΟΙ* = *κοινῇ*

---

τ̈ = *τυμπανισμός*
τ̈ *πολ* = *τυμπανισμὸς πολύς* 92 95, cf. ad v. 57
τ̈ *ε'* = *τυμπανισμοὶ πέντε* 87
κρους = *κροῦσις*
πορδ = *πορδή*, περδ = *πέρδεται*
⌣⌢ = pausa loquendi; actionis musicaeque initium (90)
⌣⌢— = pausa maior

---

88 sqq. sotadei
96 sq. trimetri iambici catalectici
98 sqq. tetrametri trochaici catal., 101 turbatus
105 trimeter iambicus acatalectus.

---

Ediderunt Grenfell et Hunt *Oxyrh. Pap.* vol. III. p. 41 sqq.
De lingua barbara egit E. Hultzsch Hermae XXXIX p. 307 sq.

* * *

I.

⟨ϛ⟩ ἵνα μὴ τρ)ωθῇς, πορδὴν βάλε
). Β. πορδήν;
col. 1r ⟨ϛ⟩ ἰσχυρόταται γὰρ αὗτ)αι δοκοῦσι ἀποτροπαί.
⟨Β⟩ οἶδα τὸν ἐμὸν πρωκτὸ)ν ἐπιτήδειον ὄντα
)αϲην· τοσαῦτα γὰρ
) -- ὅτι ἐν τῷ πρωκτῷ μου
)ν περιφέρω. κυρία Πορδή, ἐὰν διά
σε οἴκαδε σωθῶμε)ν ἀργυρᾶν σε ποιήσας
Δελφοῖς ἀναθήσω)
). οὗτοι παραγείνονται. ⁝τ
). ΚΟΙ. αβορατον ⌣⌢
)μαλαλαγαβρουδιττακοτα
)ραϲαβ[αδινα]ραπρουτιννα
) - - - - - -α[ξ]κρατιευτιγα
)μα
[ )ωσαδω-]χαριμμα ⌣⌢
⟨Β⟩ πάλαι ὁ πρω)κτός μου ἀπεσφήνω-
ται· (ἀλλὰ νῦν ὥσπερ ἐν τ)ῷ πελάγει χει-
μών, οὕτως αἱ πορδ)αὶ ἐρεγμὸν

Titulum *μιμολογιῶν* addere poteram, quo usus esse videtur Catullus mimographus schol. Lucan. I 544 p. 36 Us., cf. *Festschr. f. Gomperz* p. 385

1 *σ)ωθῇς* Zl | *Αἰόλο)ν* Zl, unde tentavi *Αἰόλου ἀσκὸ)ν* ‖ 8 *δια(φύγω τὸν κίνδυνο)ν* Bl | cf. Plaut. Curc. 139 ‖ 13 *ρασαβοδωσα, οδωσα* del. suprascr. *αδινα* ‖ 14 ξ del. ‖ 16 *ωσαδω-* litterae deletae ‖ 16 sq. similis imago [Lucian.] Philopatr. 3 p. 587

18 Etym. 'M.' *ἐρεχμόσ . . . παρὰ τὸ ἐρεύγω ἐρευγμόν· ὃς λέγεται καὶ ἐρεγμός*



ποιούντων - - - κ)ατεῖδαν αὐτῶν
)λαβαττα ⌣⌢
)⁝τ πέρδ[εται Β.
)ον πορδὴν
)μενω
)ην σου ποιήσας
δύν)ασαί μοι εἰπεῖν
Ψώλι)χον ποταμὸν
ἐρε)γμὸς τῆς πορδῆς
Ἕλλην ἀνήρ τις ) κεκρυμμένος

II.

⟨Γ⟩ Χαρίτιον, σύ)γχαιρέ μοι λελυμέν[ῳ
) Γ. λάλει βα-
ρέως )α Ζ. λεανδα
)ομαι αὐτάς
)
) αλεμμακα ⌣⌢
Ἄρτεμι)ν.
Β. δοκῶ χοιριδίων θυγατέρες εἰσί· ἐγὼ καὶ ταύτας 38 col. 2r
ἀπολύσω. ⁝τ πορδ[ή. ΚΟΙ. αἶ αρμινθι ⌣⌢—⁝τ

26 sqq. suppl. Cr | Quae sequuntur quodammodo supplentur altera huius scaenae recensione col. 4 p. 107 tradita ‖ 27 nomen repetitur v. 40. 210; a *Β* sannione fictum e *τῇ ψωλῇ* ‖ 30 loqui videtur Charitii frater, a barbaris captus et templo inclusus; scilicet Indi quidam (v. 90) *ἀνθρωποθυτοῦσιν* atque *ξένους . . ἐσθίουσι* (Bardes. Euseb. praep. ev. VI 10 p. 278 d). Contuli Xenophontem Ephesium IV 11 p. 372 ‖ 31 suppl. Cr, *βα(σιλεύς* Gr H, nondum adest ‖ 36 ⋈: suppl. ex 206 ‖ vv. 30—36 lineola cinguntur, praeterea v. 37 inferiori margini adpictum litteris minutis *τὸ εἴσω*, quod ad col. IV 188 sq. huc transponendam rettulerunt Gr H; deinde *ἢ ὡς μεν(* subobscurum, interpretor *ἢ ὡς μέν(ει* ‖ 38 *καὶ ταύτας*, cf. 30 ‖ 39 *αἱ* Pap. | loquuntur mulieres barbarae

*Β.* καὶ αὗται εἰς τὸν Ψώλειχον πεφεύγασι.
*Γ.* καὶ μάλα· ἀλλὰ ἑτοιμαζώμεθα̣ (ἐ)ὰ̣ν̣ σωθῶμεν.
*Β.* κυρία Χαρίτιον, ἑτοιμάζου ἐὰν δυνηθῇς τι
τῶν ἀναθημάτων τῆς θεοῦ μαλῶσαι.
*Α.* εὐφήμει· οὐ δεῖ τοὺς σωτηρίας δεομένους με-
θ' ἱεροσυλίας ταύτην παρὰ θεῶν αἰτεῖσθαι.
πῶς γὰρ ὑπακούουσι ταῖς εὐχαῖς πονηρία̣
τὸν ἔλεον μελλόντων παρ(ελέ)σθαι; τὰ τῆς
θεοῦ δεῖ μένειν ὁσίως.
*Β.* σὺ μὴ ἅπτου· ἐγὼ ἀρῶ. *Α.* μὴ παῖζε, ἀλλ' ἐὰν παρα-
γένωνται, διακόνει αὐτοῖς τὸν οἶνον ἄ(κ)ρατον.
*Β.* ἐὰν δὲ μὴ θέλωσιν οὕτως πείνειν;
*Γ.* μωρέ, ἐν (τ)ο̣ύτοις τοῖς τόποις οἶνος (οὐ)χ̣ ὤνε̣ι̣(ος,
λοιπὸν (δὲ) ἐ̣ὰν τοῦ γένους δράξω(ν)τα(ι), ἅπερ ἀ̣π̣ε̣(ι)-
θοῦντ(ες) ἄκρατον πείνουσιν.
*Β.* ἐγὼ αὐτοῖς καὶ τὴν τρυγίαν διακο(ν)ῶ.
*Γ.* αὐτοὶ δὲ οὗτοι λελουμένοι μετ̣ὰ̣ τ̣ῶ̣ν̣ -------
παραγείνονται. τ̄̇ ἀναπες τ̄̇ δε̣ο̣υ̣ τ̣ ---
--οσα̣λ̣λ̣---

III.

*ΒΑΣ.* βραθις. *ΚΟΙ.* βραθε̣ις. *Β.* τί λέγο̣υ̣(σι;
*Γ.* εἰς τὰ μερίδιά φησι λάχωμεν. *Β.* λ̣άχω(μ)εν. τ

43 coll. Hesych. ἀμαλλοῖ ἀφανίζει (ubi ἀμαλοῖ proposuit M. Schmidt) conicias ⟨ἀ⟩μαλῶσαι, quamquam pronuntiatione volgari ἀ abici poterat; a μάλη deduxerunt Gr H ‖ 47 μέλλοντες Pap. | π̣αρ(έχε)σθαι Gr H ‖ 53 απερα̣π̣ε̣ ultima nimis incerta | putes ἄπειροι ὄντες vel ἅπερ οἱ πενθοῦντες scilicet in caenis feralibus ‖ 57 τ̄̇ ἀναπεσ˪ = τυμπανισμὸς ἀναπαισ˪τικός? | δ̣ε̣ό̣υ̣ Pap., vox aut barbara aut ad rem scaenicam musicamve pertinens, veluti τυμπανισμοὶ δ' ἰόντων (πρ)ὸς ἀλλ(ήλους



*ΒΑΣ.* σ̣τουκεπαιρομελλοκοροκη. *Β.* βάσκ', ἄλασ̣τ̣ε̣
*ΒΑΣ.* (β)ραθιε ⧖ τ̄̇ βερη· κονζει· δαμυν· πετρεκιω
πακτει· κορταμες· βερη· ἰαλερω· δεπωμε̣νζι̣
πετρεκιω δαμυτ· κινζη· παξει· ζεβης· λολω
βια· βραδις· κοττως. *ΚΟΙ.* κοττως.
*Β.* Κοττως ὑμᾶς λακτίσαιτο. *ΒΑΣ.* ζοπ̣ι̣τ τ̄̇
*Β.* τί λέγουσι; *Γ.* πεῖν δὸς ταχέως.
*Β.* ὀκνεῖς οὖν λαλεῖν; καλήμερε, χαῖρε. ⧖ τ̄̇
*ΒΑΣ.* ζεισουκορμοσηδε. τ̄̇ *Β.* ἇ, μὴ ὑγιαίνων.
*Γ.* ὑδαρές ἐστι, βάλε οἶνον. τ̄̇ πολ˪ύς.
*Ϛ.* σκαλμακαταβαπτειραγουμμι.
*Ζ.* τουγουμμι ⧖ νεκελεκεθρω. *Ϛ.* ειτουβελλετρα-
χουπτεραγουμι. *Β.* αἶ ⧖ μὴ ἀηδίαν· παύσα-
σθε. τ̄̇ ⧖
αἶ ⧖ τί ποιεῖτε; *Ζ.* τραχουντερμανα.
*Ϛ.* βουλλιτικαλουμβαϊπ̣λατ̣αγουλδα ⧖ βι -------- col. 3r
*Β.* απ̣υ̣λευκασαρ. τ̄̇ *ΒΑΣ.* χ̣ορβονορβο̣θορβα̣(------
τουμ̣ιω̣να̣ξιζδ̣εσ̣πιτ̣πλαταγουλδα ⧖ βι̣(------⟨Β⟩
σεοσ̣αραχις. τ̄̇ *ΒΑΣ.* (---)ο̣ραδω ⧖ σατυρ(-------
*ΒΑΣ.* ουαμεσαρεσυμψαραδαρα ⧖ ηι̣ ⧖ ια ⧖ δα̣(-------
*Β.* μαρθα ⧖ μαριθ̣ουμα εδμαϊμαϊ ⧖ μαϊθο̣(υμα ----
θαμουνα μαρθα ⧖ μαριθουμα. τ̄̇ ----- τ̣υ̣ν̣(--

61 nominum catalogus? aliter Hultzsch 308 ‖ 65 num Cotti gigantis memor est *B*? ‖ 67 cf. Καλήμερος A. P. IX 508, hinc nomen proprium ‖ 68 α' Pap. ‖ 70 Ϛ Z semigraeca loquuntur: Ϛ σκάλμα seu εἰς ἅλμα κατάβα· πτερὰ γοῦν μοι — Z τί οὐ γοῦν μοί; ναίχ(ι), ἕλε καὶ θρῶ(σκε); Ϛ εἶτ' οὐ βάλλῃ; τράχ' (= τρέχ') οὖν· πτερὰ γοῦν μοι — inebriati corripiunt *B* currentes et saltantes ‖ 73 = τρέχ' οὖν θέρμ', ἄνα? ‖ 74 λουμβαϊ | fere βολαί τε καὶ λόμβαι (Hes.) πλαταγ- ‖ V. 76. 77 extr. fortasse *B* nota latet ‖ 78 ηι × ια incantamenta papyrorum redolent ‖ 79 num quasi sacerdos et magus prodit *B* Ephesia grammata pronuntians?

*ΒΑΣ.* μαλπινιακουρουκουκουβι ⏖—καρακο -(--)ρ̣α

*ΚΟΙ.* αβα. *ΒΑΣ.* ζαβεδε ⏖—ζαβιλιγιδουμβα. *ΚΟ(Ι.*

αβα ουν̣(

*ΒΑΣ.* πανουμβρητικατεμανουαμβρητουουενι.

*ΚΟΙ.* πανουμβρητικατεμανουαμβρητουουενι

παρακουμβρητικατε(μ)ανουαμβρητουουενι

ολ̣υσαδιζαπαρδαπ̣ι̣σκουπισκατεμαν ⏖ αρειμαν̣(

ρ̣ιδαου ⏖—ουπα̣τε̣ι̣(-)α. ⏖—τ̈ έ.

*ΒΑΣ.* (βά)ρβαρον ἀνάγω χόρον ἄπλετον, θεὰ Σελή(νη,

πρὸς ῥυθμὸν ἀνέτῳ βήματι βαρβ̣άρῳ (προβαίνων.

Ἰ̣νδῶν δὲ πρόμοι πρὸς ἱ̣(ε)ρόθρουν δότε ⏖ (τυπανισμόν,

(Σ)η̣ρικὸν ἰδίως θεαστικ̣ὸν βῆμα παρα̣λ̣(λάξ.

τ̈ πολ(ύς), κροῦς(ις). *ΚΟΙ.* ορκισ(-). *Β.* τί πάλι λέγουσι;

*Γ.* ὄρχησαί φησι. *Β.* πάντα τὰ τῶν ζώντων. τ̈ πορδ(ή).

*⟨Γ.⟩* ἀναβαλόντες αὐτὸν ταῖς ἱεραῖς ζώναις κατα(δήσα)τ̣ε.

τ πολ(ύς). καταστολή.

*Β.* οὗτοι μὲν ἤδη τῇ μέθῃ βαροῦνται.

*Γ.* ἐπαι̣ν̣ῶ· σὺ δέ, Χαρίτιον, δεῦρο ἔξω.

---

81 κουβι, ο ex υ ‖ 82 ου⟨ε⟩νι Gr H ‖ 83 vocaturne deus vel dea (cf. 88 sq.)? num igitur ουενι = veni? aliter Hultzsch p. 308 ‖ 86 ⏖ signum oblitteratum, ου olim Gr H ‖ 86 extr. latere videtur Ἀρειμάνης vel -μάνιος Persarum deus ‖ 87 τέ pap. = τυπανισμοὶ πέντε? ‖ 89 potius ἄνετον ‖ 90 sqq. suppl. Cr ‖ 91 ‒ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ | ‒ ⏑ ‒ ⏑ | ‒ ‒ ⏑⏑ | ‒ ‒ ‖ 93 ἱεραις Pap. | concidunt barbari vino et saltatione victi et quasi sepulti: hinc πάντα τὰ τῶν ζώντων ‖ 95 de καταστολή cf. schol. Arist. Pac. 1204 ‖ 97 antispastus pro diiambo



*Α.* δεῦ(ρ', ἀδ)ελφέ, θᾶσσον· ⟨ἆρ⟩α πάνθ' ἕτοιμα τυγχάν(ει;

*Γ.* πάντα γ(ά)ρ̣· τὸ πλοῖον ὁρμεῖ πλησίον· τί μέλλετε;

σ̣οὶ (λέ)γ̣ῳ, πρωρεῦ· παράβαλε δεῦ̣ρ' ἄγων τὴ(ν ναῦν ταχύ.

*Δ.* ἐὰν π(ρ)ῶτος ἐγ̣ὼ ὁ κυβερνήτης κελεύσω.

*Β.* πάλι λα̣λεῖς, καταστροφεῦ;

ἀπο(λ)ίπωμεν αὐτὸν ἔξω καταφιλεῖν ⟨τὸν⟩ πύνδ(ακα.

*Γ.* ἔνδον ἔστε πάντες; *ΚΟΙ.* ἔνδον. *Α.* ὢ τάλαιν' (ἐγὼ κακῶν,

τρ̣όμος πολύς με τὴν παναθλίαν κρατεῖ.

εὐμενής, δέσποινα, γείνου· σῶζε τὴν σὴν πρ̣ό(σπολον.

---

## Ιᵇ.

⟨versuum 30—57 altera recensio⟩

*ς.* κυρία Χαρίτιον, σύνχαιρε τούτ(ῳ ἀπο- col. 4r

λε̣λ̣υ̣μένῳ. 189

*Α.* μεγάλοι οἱ θεοί.

*Β.* ποῖοι θεοί, μωρέ; πορδή.

*Α.* παῦσαι ἄνθρωπε.

*ς.* αὐτοῦ με ἐγδέχεσθε, ἐγὼ δὲ πορ(ευθεὶς τὸ πλοῖον ἔφορμον (

ποιήσω.

---

101 corrigas ἐαν ἐγὼ πρῶτος (-ον -ως) κελεύσω, verum versus ut ab ebrio turbetur fortasse consulto admisit poeta; ebrietate enim oppressus gubernator navem in terram barbaram deferri passus est, cf. 103 ‖ 104 suppl. Schroeder ‖ versus 188—205 dittographia sunt versuum 30 (vel 31)—36, versus 207—230 versuum 38—57 ‖ 188 τούτων Gr H; ad fratrem (*Γ*) vinculis solutum spectat: τούτῳ idem qui μοι 30 ‖ 194 ποιησω ante το deletum

Α. πορεύου· ἰδοῦ γὰρ καὶ αἱ γυναῖκες (
αὐτῶν ἀπὸ κυνηγίου παραγίνοντ(αι.
Β. οὔ, πηλίκα τοξικὰ ἔχουσι.
ΓΥΝ. κραυνου. ΑΔ. λαλλε.
ΑΔ. λαιταλιαντα λαλλεαβ - - αιγμ(
ΑΔ. κοταχως αναβ - ιωσαρα.
Β. χαίρετε ⌣⌢
ΚΟΙ. λασπαθια ⌣⌢
Β. αἲ κυρία, βοήθει.
Α. αλεμακα ⌣⌢ ΚΟΙ. αλεμακα. (
Β. παρ' ἡμῶν ἐστι οὐκ ἔλεος, μὰ τὴν Ἄ(ρτεμιν.
Α. ταλαίπωρε, δόξασαί σε πολέμι(ο)ν
εἶναι παρ' ὀλίγον ἐτόξευσαν. (
Β. πάντα μοι κακά· θέλεις οὖν κα(ὶ ταύ)τ(ας φεύγειν
εἰς τὸν Ψώλιχον ποταμόν; (
Α. ὡς θέλεις. τ̈. Β. πορδ(η (
ΚΟΙ. μινει.
ϛ. κυρία Χαρίτιον, καταρχὴν (εἶδον τοῦ
ἀνέμου, ὥστε ἡμᾶς πε(ράσαντας
τὸ Ἰνδικὸν πέλαγος ὑπ(οφυγεῖν·
ὥστε εἰσελθοῦσα τὰ σε(αυτῆς ἆρον,
καὶ ἐάν τι δύνῃ τῶν ἀν(αθημάτων
τῆς θεοῦ βάστασον. (
Α. σ(ω)φ(ρό)νησον, ἄνθρωπε· ο(ὐ δεῖ τοὺς σω-
τηρία(ς) δεομένους μετ(ὰ ἱεροσυλίας
ταύτην ἀπὸ θεῶν αἰτε(ῖσθαι.
πῶς γὰρ ὑπακούσουσιν αὐ(τοὶ πονη-

---

198 οὔ = οὐά? ‖ 205 sq. = 35 sq. ‖ 206 ουκηλεω Gr H corr. Cr | 206 ultima nominis ν ex v. 36 repetitur ‖ 218 in margine sinistra αγων( (= ἀγώνισμα? Gr H) huc rettulerunt Gr H argumento reluctante, v. mimum col. 3ʳ v. 1. p. 115



ρίᾳ τὸν ἔλεον ἐπισπωμ(ένων;
Β. σὺ μὴ ἅπτου, ἐγὼ ἀρῶ. (
ϛ. τοίνυν τὰ σεαυτῆς ἆρον. (
Α. οὐδ' ἐκείνων χρείαν ἔχω, μόν(ον δὲ τὸ πρόσω-
πον τοῦ πατρὸς θεάσασθ(αι
ϛ. εἴσελθε τοίνυν· σὺ δὲ ὀψομ - ( - - - - - - - - - -
διακονήσῃς ἀκρατέστερ(ον τὸν οἶνον
διδούς· αὐτοὶ γὰρ οὗτοι πρ(οσέρχονται

---

229 suppl. ex 50

---

226 cf. Eurip. Iphig. 1815

# ⟨ΜΟΙΧΕΥΤΡΙΑ⟩

Mimi personae

ΚΥΡΙΑ
ΑΙΣΩΠΟΣ *δοῦλος* 115. 117. 139. 150
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ *δούλη* 120
ΣΠΙΝΘΗΡ *παῖς* 133. 153. 186
ΜΑΛΑΚΟΣ *παῖς ἐρώμενος* 145. 158. 170 sqq.
ΠΑΡΑΣΙΤΟΣ 164 sq. 179
ΔΕΣΠΟΤΗΣ *γέρων* 159. 164. 182. 185 sq.

---

Cola in papyro / lineola plerumque dispesta.

Bis ⁝/ signo nova persona et actio indicatur, > nova persona ni fallor 180.

Personarum discriptio nimis incerta; nam pauca dicuntur, multa aguntur. Mimus quasi coniunctus cum pantomimo; errant qui recitatione sola haec repraesentata esse opinantur (*Deutsche Litteraturzeitung* 1903, 44, 2681).

## I.

⟨*ΚΥΡΙΑ*⟩ - - - - - - - - - - ἀπο)ζώσωμαι. ἐρῶ νῦν παιδ⌊ός· col. 2$^{v}$
παρακαλέσω αὐ)τὸν ἵνα με βεινήσῃ. τί οὖν
- - - - - - - - μά)στιγας; δοῦλε, προσελθὼν
- - - - - - - - - - ) φαιδρόν. μαστιγία, ἐγὼ ἡ κυρία
ἐνδέομαι το)ύτου. κελεύω καὶ οὐ γίνεται; οὐ θέλεις
- - - - - - - - - - )δινεσ⌊ ποίησ⌊ον. μ - - (- -)ν τὰς μάστι-
γ(ας)
- - - - - - - - - - )στι⌊ πόησ⌊ον. οὐδὲ σὺ θέλεις; παῖδες,
τοὺς
- - - - - - - - - - ) οὐδὲν γίνεται; δὸς ὧδε τὰς μάστι⌊γας.
- - - - - - - - - - )έστηκεν Αἴσωπ⌊ος ὁ τὴν δούλ⌊ην καταδε-
ξό⌊μενος
- - ιον - - - - - ιτας ἀράσσ⌊ετε αὐτ⌊ὸν, ἐκτινάξ⌊ατε·
ἰδοῦ. ⁝/
⟨*ΑΙΣ*⟩ (κ)υρί' εἰ δέ σ(ε) σκάπτειν ἐκέλευο⌊ν, εἰ δ'
ἀροτριᾶν,
(εἰ) δὲ λίθ⌊ους βα(σ)τάζ⌊ειν τῷ γυναικε(ίῳ) γέν(ει) συν-
τεθραμμ⌊ένην, πάντων οὖν τῶν ἐν τῷ ἀγρῷ
ἔργων γινομέν⌊ων ⟨μετέχειν⟩, κενός σοι κύσθ⌊ος
σκληρό⟨ς⟩ τε ἐφάνη.

---

107 *ζωσωμαι/* | *παιδ/ παιδίου* Gr H ‖ 108 *βεινησῃ/* ‖ 109 *--στιγας/* ‖ 110 */φαιδρον/*, possis *δεῖξον σαυτὸν) φαιδρόν*, lineola ante *φ* pausam indicat: itaque *φαιδρόν* sui iuris esse indicavit ‖ 111 suppl. Cr, *α)ὐτοῦ* Gr H | *γινεται/* ‖ 113 *ποησ/* ‖ 114 *μαστειγ/* ‖ 116 *ιδου*⁝/ ‖ 117 *εκελευ/* | *αροτριαν/* ‖ 117 loquiturne nanus (hinc nomen ad fabellam Romanensem referendum) *τῷ γυναικείῳ γένει συντεθραμμένος* atque rus relegatus? ‖ 118 *βασταζ/* | *παντων — γινομεν* litteris minutis superscriptum verbis *τω — συντεθραμμ*, deinde *κενος — εφανη* in margine

⟨ΚΥΡ⟩ (ἀ)λόγιστ⌊ε, πονηρί⌊αν τινὰ μέν⌊εις, καὶ αὐχ⌊εῖς,
καὶ τοῦτο σὺν τῇ πώλ⌊ῳ
Ἀπολλ⌊ωνίᾳ; ὥστε, παῖδ⌊ες, συνλαβόντ⌊ες τοῦτον ἕλκετε
ἐπὶ τὴν
πεπρωμένην. προάγετε νῦν κἀκείνην ὡς ἔστιν
πεφειμωμένη. ὑμῖν λέγω· ἀπαγαγόντες αὐτοὺς
κατὰ ἀμφότερα τὰ ἀκρωτήρι(α κ)αὶ τὰ παρακείμενα
δένδρα προσδήσατε, μακρὰν διασπ(ά)σαντες
ἄλλον ἀπ᾽ (ἄ)λλου, καὶ βλέπετε μή πο(τε) τῷ ἑτέρῳ
δείξητε, μὴ τῆς ἀλλήλων ὄψεως (πλ)ησθέντες
μεθ᾽ ἡδον(ῆ)ς ἀποθάνωσι. σφαγιάσαντες δὲ αὐτοὺς
πρός με ἔσω ἀντᾶτε. εἴρηκα· ἐγὼ δ᾽ ἔνδον εἰσ-
ελεύσομα(ι).

II.

τί λέγετε ὑμ(εῖς); ὄντ⌊ως ο(ἱ) θεοὶ ὑμῖν
ἐφαντάσθ⌊ησαν, (κ)αὶ ὑμεῖς ἐφοβήθ(ητ)ε; κα(ὶ) ἐκεῖν⌊οι
ἀόρατ⌊οι
γεγόνασι; (ἐ)γὼ (ὑ)μῖν καταγγ(έλλω), ἐκεῖνοι
εἰ καὶ ὑμᾶ(ς) δ(ιέ)φυγον, τοὺς ὀρε(ο)φ(ύλ)ακας οὐ μὴ
λάθωσι.
νυνὶ δὲ τοῖς θεοῖς ἐπαρᾶσ⟨θ⟩αι βούλομαι. Σπινθήρ,
ὄμοσον· ἐπίπρησ(ον δὲ τὰ νομ)ιζόμενα. λ(έγ)ετε
τὰ πρὸς τά(ς) θυσίας. ἐπειδὰν οἱ θεοὶ καὶ ἐπ᾽ ἀγαθῷ

119 noti ἱεροὶ πῶλοι ‖ 121 πεπρωμένην· interpunxit Pap. ‖ 122 πεφειμωμενη/ ‖ 123 πρὸς τὰ? ‖ 129 ελευσομα-/ ‖ 130 εφαντασθ/ | εφοβηθ--ε/ | vel κ(ἀκεῖ)ν(οι | in exitu ας-ντ⌊ GrH, unde supplevi; minus probabile ἄφαντοι ‖ 131 γεγονασι/ | καταγι----/ Pap. ‖ 132 δ(ιέ)φυγεν/ Gr H | 133 ἀπαρᾶσ⟨θ⟩αι Gr H | βούλομαι/ σπινθηρ/ ‖ 134 ομοσον | επιπ--σ------- ιγομενα/ corr. Cr ‖ 135 θυσιας/ | ⟨ἀγαθοὶ⟩ καὶ Zl

124 sq. apud Catullum mimographum cruci adfigebatur Laureolus, Poet. Scaen. I p. 392 R. ‖ 132 ὀρεοφύλαξ verbum nisi glossis non traditum, v. Heraeus CGl. VII 2, 547, ib. II 177, 48



ἡμῖν φα(ί)νεσθαι μέλλω⌊σιν ὡς προσέχ⌊οντες — ὑμνήσ⌊ατε
τοὺς θεού(ς). μαστιγία, οὐ θέλ⌊εις ποιεῖν τὰ ἐπιτασ-
σόμε⌊να;
τί γέγονε(ν); μαίνῃ; εἰσελθόντ⌊ες ἴδετε τίς ἐστιν.

III.

τί φησιν; (ἤδ᾽) ἦν ἄρα; ἴδετε μὴ (κ)αὶ ὁ ὑπερήφανος
ἔσω ἐστί. ὑμῖν λέγω· ἀπαλλά(ξα)ντες ταύτην πα-
ράδοτε τ(οῖς) ὀρεοφύλαξι καὶ εἴπατε ἐν πολλῷ σιδήρῳ
τηρεῖν ἐ(π)ιμελῶς. ἕλκετε, σύρετε, ἀπάγετε.
καὶ ὑ(μ)εῖ(ς δ)ὲ ἐκεῖνον ἀναζητήσαντες ἀποσφα-
(γιάσαντές τ)ε προβάλετε, ἵνα (ἐγ)ὼ αὐτὸν νεκρὸν ἴδω.
(ἔλθετε Σπι)νθήρ, Μάλακε, μετ᾽ ἐμοῦ· ἐξιοῦσα
(ἐς ὄρος ἀκρ)ιβῶς νῦν ἰδεῖν πειράσομαι εἰ τέθνηκε
(ἐμφανῶς, ὅ)πως μὴ πάλιν πλανῇ μ᾽ ἔρις. ὧδε μέν-
(ωμεν· ------)χαμαι τὰ ὧδε. ἐέ, ἰδ(ο)ὺ οὗτος· αἲ ταλαί-
(πωρε -----)· ἤθελες οὕτω ῥιφῆναι μᾶλλον ἢ ἐμὲ
(φιλεῖν; κε)ίμενον δὲ κωφὸν πῶς ἀποδύρομαι; νεκρῷ
ἔλεος ἔρως τ)ε γέγονεν, ἦρται πᾶσα ἔρις. ἀνάπαυσον,
Μάλακε· τὰς κ)εκ(α)ρμένας φρένας ἀρῶ.

IV.

Σπινθήρ, πόθεν σου ὁ ὀφθαλμὸς ἡμέρωται; ὧδε ἄνω col. 3v

135 sq. praeit verba concepta ‖ 137 θεους/ | επιτασσομε/ ‖ 138 γεγονε--μαινη/ | εστιν/ ‖ 139 --θιναρα GrH, corr. Cr: producitur Apollonia, ὁ ὑπερήφανος Aesopus ‖ 140 εστι/ ‖ 142 ε-ιμελως/ | απαγετε/ ‖ 145 εμοῦ/ ‖ 147 ερις/ | μὲν Gr H an μενῶ? ‖ 148 εε/ | ἄ)γαμαι? κατά)κειμαι? ‖ 151 )-εγέγονεν ‖ 152 )εκ-ρμενας; κεκαρμένας Gr H; initium incertum, legi potest )δη-γμενας, non sufficit δε)δηγμένας, πεπαρμένας Cr ‖ Ad ea quae sequuntur conferri potest Cyno Xenophontis Ephesii IV 12 p. 372, v. supra p. 103; nisi fallor his mimis usus est Xenopho, nam eodem ordine res omnino diversae se excipiunt ‖ 153 ημερωται/

συνείσελθέ μοι, μαστιγία, ὅπως οἶνον διυλίσω. εἴσελθε,
εἴσελθε, μαστιγία· ὧδε πάρελθε. ποταπὰ περιπατεῖς;
ὧδε στρέφου. ποῦ σοῦ τὸ ἥμισυ τοῦ χιτωνί⌊σκου, τὸ ἥμισυ; —

V.

ἐγώ σοι πάντα περὶ πάντων ἀποδώσω. — οὕτω μοι
δέδοκται, Μάλακε· πάντας ἀνελοῦσα καὶ πωλήσασα
τὰ ὑπάρχοντά πού ποτε χωρίσεσθαι. νῦν τοῦ γέροντ⌊ος
ἐγκρατὴς θέλω γενέσ⌊θαι πρίν τι τούτ⌊ων ἐπιγνοῖ· καὶ γὰρ εὐκαίρως
ἔχω φάρμακον θανάσιμον, ὃ μετ' οἰνομέλιτος διηθήσασα
δώσω αὐτῷ πεῖν. ὥστε πορευθεὶς τῇ πλατίᾳ θύρᾳ κά-
λεσον αὐτὸν ὡς ἐπὶ διαλλαγάς. ἀπελθόντες καὶ ἡμεῖς
τῷ παρασίτῳ τὰ περὶ τοῦ γέροντος προσαναθώμεθα.

VI.

παιδίον, παῖ· τὸ τοιοῦτόν ἐστιν, παράσιτε — ⟨ΠΑΡ.⟩ οὗτος τίς ἐστι⌊ν;
αὕτη δέ; τί οὖν αὐτῇ ἐγένετο; ἀ(ποκ)άλυψο̣ν ἵνα ἴδω
αὐτήν. ⟨ΚΥΡΙΑ⟩ χρείαν σου ἔχω· τὸ τοιοῦτόν ἐστιν, παράσιτε·
μετανοήσασ⌊α θέλ⌊ω τῷ γέροντ⌊ι διαλλαγ⌊ῆναι. πορευθεὶς οὖν

155 μαστιγια/ | παρελθε/ ‖ 156 στρεφου/ | χιτωνι/ | partem vestis abiecit | alterum τὸ ἥμισυ dittographia an Spintheris? abit quasi vestem adlaturus ‖ 157 αποδωσω/ | ad Malacum, ut Herond. VIII 14 ad Annam ‖ 158 ανελουσα corr. ex -σαι ‖ 159 χωρισεσθαι/ ‖ 160 post ευκαίρως del. σ - - α̣, fuitne εὐκαίρως ἐμπολήσασα? ‖ 163 διαλλαγας/ ‖ 164 προσαναθωμεθα/ ‖ 165 παι/ | cf. Herond. V 55 | παρασιτε/ | εστι/ ‖ 165 parasitus ἄκλητος advenit et iacentem servam pallio velatam videt ‖ 166 δε/ | εγενετο/ ‖ 167 αυτην/ | εχω/ | παρασιτε ‖ 168 διαλλαγ/



ἰδὲ αὐτὸν καὶ ἄγε πρὸς ἐμέ, ἐγὼ δὲ εἰσελθοῦσα τὰ πρὸς τὸ
ἄριστον ὑμῖν ἑτοιμάσ(ω).— ἐπαινῶ, Μάλακε, τὸ τάχος.
τ(ὸ) φάρμακον ἔχεις συνκεκραμένον καὶ τὸ ἄριστον
ἕ(τοι)μόν ἐστι; τὸ ποῖον; Μάλακε λαβὲ ἰδοὺ οἰνόμελι.
τάλας, δοκῶ πανόλημπτος γέγονεν ὁ παράσιτος· τάλας γελᾷ·
σ(υν)ακολουθήσ(ω)τε αὐτῷ μὴ καί τι πάθῃ. — τοῦτο μὲν ὡς
ἐβ(ο)υλόμην τετ(έ)λεσται· εἰσελθ(όν)τες περὶ τῶν λοιπῶν
ἀσφαλέστερον βουλευσώμεθα. Μάλακε πάντα ἡμῖν κατὰ
γνώμην προκεχώρηκε, ἐὰν ἔτι τὸν γέροντα ἀνέλωμεν. —

VII.

παράσιτε, τί γέγονεν; αἲ πῶς; μάλιστα, πάντων γὰρ
ν(ῦ)ν ἐνκρατὴς γέγονα. — ⟨ΣΠΙ.⟩ ἄγωμεν, παράσιτε. τί οὖν θέλεις;
⟨ΠΑΡ.⟩ Σπινθήρ, ἐπ⌊ί̣δος μοι φό̣νον ἱκανόν. ⟨ΣΠΙ.⟩ παράσιτε, φοβο(ῦ)μαι
μὴ γελάσω. καὶ καλῶς λέγεις. λέγω τί με δεῖ λέγειν·
π̣ά̣(τ)ερ κύριε, τίνι με καταλείπεις; ἀπολώλεκά μου τὴν

170 ετοιμασ-/ ‖ 171 συνκεκραμενον/ ‖ 172 εστι/ | ποιον/ μαλακε/ | οινομελι/ ‖ 173 cf. νυμφόλη(μ)πτος | παρασιτος/ 174 Spintherem appellat | παθη/ | parasitus videt servam pallio velatam, mulier eum moribundum esse opinatur ‖ 176 βουλευσωμεθα/ ‖ 177 ανελωμεν/ ‖ 178 in marg. dextr. inter col. 3ᵛ et col. 4ᵛ v. 213 legitur α̣γων⌊ (v. supra p. 108) quod huc rettulerim; dominum quasi moribundum adferri olim suspicatus sum: num igitur ἀγων⌊ία = ψυχοῤῥαγία? | γεγονεν/ | πως/ ‖ 179 γεγονα/ | ἄγωμεν Spintheris? | παρασιτε/ | θελεις⁷ duae lineolae ‖ 180 ικανον/ | Σπινθήρ — ἱκανόν num parasiti, qui se mortuum fingit (φόνον = οἶνον)? ‖ 181 γελασω/ | λεγεις/ | λεγειν/ ‖ 182 καταλειπεις/

παρρησίαν, τὴν δόξαν, τὸ ἐλευθέριον φῶς. σύ μου
ἦς ὁ κύριος. τούτῳ
μόνον ἀληθῶς οὐ λέγω. ⟨ΜΑΛ.⟩ ἄφες, ἐγὼ αὐτὸν θρη-
νήσω. οὐαί σοι, ταλαίπωρε, ἄκληρε,
ἀ(λγ)εινέ, ἀναφρόδιτε· οὐαί σοι· ☰/ ⟨ΔΕΣΠ.⟩ οὐαί μοι·
οἶδα γάρ σε ὅστις
π(ρὶ)ν εἶ, μεισόμενε· Σπινθήρ, ξύλα ἐπὶ τοῦτον. οὗτος
πάλιν τίς ἐστιν;
⟨ΣΠΙ.⟩ μένουσι σῶοι, δέσποτα.

---

183 παρρησ/ | δοξ/ | φως/ | κυριοσ/ ‖ 184 μονον — λεγω litteris minutis super αφες - - - αὐτὸν, quod in rasura scriptum est | ἄφες incertum; Malaco dedi: loquitur ὁ μισόμενος (186) | θρηνησω/ ‖ 185 σοι ☰/ nova persona, ut 116; exilit ὁ δεσπότης | μοι/ ‖ 186 π(- -)ι Pap. | μεισομενε super σπινθηρ | τουτον/ | εστιν/ | ξύλα: fustibus caeditur noxius; consuetum mimorum exodium ‖ ultima verba emmetra, sed cf. v. 147 all. adparet Aesopus κωφὸς κείμενος inde a v. 150

---

184 (cf. 170) apud Catullum mimographum Poet. Scaen. II p. 392 *servus dominum suum trahit*, cf. Schol. Iuven. XIII, 19 (Heinrich p. 467).

# ⟨ΑΠΟΚΕΚΛΕΙΜΕΝΗ⟩

⟨α′⟩ I

1 Ἐξ ἀμφοτέρων γέγον' αἵρεσις· ἐζευγίσμεθα· τῆς φιλίης col. 1
2 Κύπρις ἐστ' ἀνάδοχος.
ὀδύνη μ' ἔχει, ὅταν ἀναμνησθῶ,
3 ὥς με κατεφίλει ἐπιβούλως μέλλων με καταλιμπάνειν,

⟨β′⟩

4 ἀκαταστασίης εὑρέτης·
καὶ ὁ τὴν φιλίην ἐκτικῶς
5 ἔλαβέ μ' Ἔρως.
οὐκ ἀπαναίνομαι αὐτὸν ἔχουσ' ἐν τῇ διανοίᾳ.

⟨γ′⟩ II

6 ἄστρα φίλα καὶ
συνερῶσα πότνια νύξ μοι·
παρά[7]πεμψον ἔτι με νῦν,
πρὸς ὃν ἡ Κύπρις ἔγδοτον ἄγει με
8 καὶ ὁ πολὺς ἔρως παραλαβών·

---

Papyrus alterius a. Chr. n. saeculi, ed. Grenfell, *An Alexandrian erotic fragment* Oxon. 1896 | 1 ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ spat.| ΑΙΡΕCΙC spat.| ΕΖΕΥΓΙCΜΕΘΑ: punctis adiectis ‖ 2 ΑΝΑ-ΔΟΧΟC: exitus creticus | ΑΝΑΜΝΗCΘΩ: ‖ 3 <u>ΩC</u> paragraphus inter v. 3. 4 | tetram. troch. catal.; carminis particulae paragraphis discretae; post ΕΠΙΒΟΥΛΩC nullum signum ‖ 4 ΕΥΡΕ-ΤΗC: | 4 sq. exitus cretici | Post ΕΚΤΙΚΩC spatium vacuum ‖ 5 <u>Ε</u>ΛΑΒΕ paragraphus inter v. 5. 6 | ΕΡΩC: | hexameter dactyl. ‖ 6 ΚΑΙ: ‖ 7 post ΝΥΝ spat. | ΠΑΡΑ versus exitus ‖ 8 post ΛΑΒΩΝ spat.

---

6 sq. cf. Meleagr. Anth. Pal. V 191 *ἄστρα .. καὶ Νύξ κτλ.*

συνοδηγὸν ἔχω [9] τὸ πολὺ πῦρ
9 τὸ ἐν τῇ ψυχῇ μου καιόμενον
ταῦτα [10] μ' ἀδικεῖ, ταῦτα μ' ὀδυνᾷ.

⟨δ'⟩

ὁ φρεναπάτης ὁ πρὸ τοῦ
11 μέγα φρονῶν καὶ ὁ τὴν Κύπριν οὐ φάμενος εἶναι τοῦ ἐρᾶν μεταιτίαν,
12 οὐκ ἤνεγκ' ἐμὴν τὴν τυχοῦσαν ἀδικίαν.

III ⟨ε'⟩

13 μέλλω μαίνεσθαι· ζῆλος γάρ μ' ἔχει,
καὶ κατακαίομαι [14] καταλελειμμένη.
αὐτὸ δὲ τοῦτό μοι τοὺς στεφάνους [15] βάλε,
οἷς μεμονωμένη χρωτισθήσομαι.
16 κύριε, μή μ' ἀφῇς ἀποκεκλειμένην,
δέξαι [17] μ'· εὐδοκῶ ζήλῳ δουλεύειν.

ἐπιμανοὺς ὁρᾶν [18] μέγαν ἔχει πόνον·

10 M paragraphus inter v. 10 et 11 | ΟΔΥΝΑΙ: ‖ 11 aut ΜΕΤ aut ΜΟΙ (crasi?) ‖ 12 ΟΥΚ cum paragr., litterae incertae, ουκηνεγκε Gr, ἀνήνεγκε Cr olim | ἐμὴν Bl, litterae incertae, λιαν Gr H, alii aliud | ΑΔΙΚΙΑΝ: atque dimidia fere versus pars vacua | ἀδικίην? ‖ *iuvenis ipse libidinibus ludens et verum amorem deridens leve meum peccatum non tulit* | versus 12 ambitus idem qui v. 8 ‖ 13—20 dochmii | 13 spat. ante ΖΗΛΟϹ et ΚΑΙ ‖ corona sumpta (Athen. p. 621 B) παρακλαυσίθυρον canit ‖ 14 ΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗ: ‖ 15 ΒΑΛΕ servam appellat? | cf. infra p. 124 | ΧΡΩΤΙϹΘΗϹΟΜΑΙ: exitus vacuus ‖ 16 post ΑΦΗΙϹ et ΚΕΚΛΕΙΜΕΝΗΝ spat. ‖ 17 post ΕΥΔΟΚΩ spat. | ΔΟΥΛΕΥΕΙΝ: colon | ΕΠΙΜΑΝΟΥϹΟΡΑΝ certum, ἐπιμανοὺς = ἐπιμανεῖς?, ἐπιμανῶς ἐρᾶν Diels ‖ 18 post ΠΟΝΟΝ spat. | vv. 18—20, (30—32?) alteri personae (iuveni) dedi Phil. LV 371, cf. infra p. 124 sqq.

10 Etym. 'M.' 810, 53 φρεναπάτης, Lentz Herod. II 848, 27



ζηλοτυπεῖν γὰρ δεῖ, στέγειν [19] καρτερεῖν.
ἐὰν δ' ἑνὶ προσκαθῇ, μόνον ἄφρων ἔσει·
20 ὁ γὰρ μόνιος ἔρως μαίνεσθαι ποιεῖ.

⟨ϛ'⟩ IV

21 γίνωσχ' ὅτι θυμὸν ἀνίκητον ἔχω, ὅταν ἔρις [22] λάβῃ με.
μαίνομ' ὅταν ἀναμνήσωμ', εἰ μονο[23]κοιτήσω, σὺ δὲ χρωτίζεσθ' ἀποτρέχεις.

⟨ζ'⟩

24 νῦν ἀνοργισθῶμεν; εὐθὺ δεῖ καὶ δια[25]λύεσθαι.
οὐχὶ διὰ [26] τοῦτο φίλους ἔχομεν οἳ κρινοῦσι⟨ν⟩
27 τίς ἀδικεῖ;

⟨η'⟩ V

col. 2

28 νῦν ἂν μὴ ἐπι(
ἐρῶ, κύριε, τὸν(

⟨θ'⟩

30 νῦν μὲν οὔθ' ε(
πλύτης δ(
δυνήσομαι.(

⟨ι'⟩ VI

κοίτασον, ἧς ἔχ(εις
ἱκανῶς σοῦ ἐν(

19 ΚΑΡΤΕΡΕΙΝ: | ΠΡΟϹΚΑΘΕΙ ‖ 20 Ο paragr. inter v. 20. 21 | μονιας (Bl) legi non potest | ΠΟΙΕΙ reliqua versus pars vacua ‖ 21 sq. ionici cum anaclasi ‖ 22 post ΜΕ spat. | ΑΝΑΜΝΗϹΩΜΑΙ corr. in ΑΝΑΜΝΗϹΩΜΕΙ ‖ 23 ΚΟΙΤΗϹΩ paragr. ‖ 24 ἂν ὀργισθῶμεν Diels | 25 sq. cretici. ‖ 25 post ΔΙΑ magna versus pars vacua ‖ 27 maior versus pars vacua ‖ 28 ΑΝ Bl legit, ΟΝ Gr, ΟΝ et ΑΝ simillimae | 28 sq. iterum dochmios audire mihi videor ‖ 29 ΕΡΩ cum paragrapho ‖ 32 ΔΥΝΗϹΟΜΑΙ: cum paragr. ‖ 33 velut ἧς ἔχ(εις σῶμά τε καὶ ψυχήν

33 cf. Hesych. κοιτάσαι· κατακοιμῆσαι

κύριε, (
πῶς μ' ἀ(φῇς
πρῶτος μ' ἐπείρ(ασας
κύρι', ἂν ἀτυχ(ῇ)ς, οὐ(
ὀπυασθώμεθα· ἐμῶν --εδ̣ε (ἐπι-)
τηδείως αἰσθέσθω μ--ταν(

VII ⟨ια'⟩

ἐγὼ δὲ μέλλω ζηλοῦν τω(
δουλ-----τ' ἂν· διαφοροῦ· ἢ(
ἀνθρ(ώπου)ς ἀκρίτως θαυμάζεις
με--------φ(ο)ρη· προσίκου δ' ὠ(
θαυ(μα-------χριαν κατεῖδεν δ
σχω------------τωι τοι̣υ̣τ̣α̣ η̣ ἐτυ(
κου-----------ἐ)νόσησα νηπία· σὺ δέ, κύρ(ιε,
καὶ------------μ̣μεν--
λελάλ(ηκ-------πε)ρὶ ἐμὴν(

---

36 suppl. e v. 16 ‖ versibus 38—49 extr. fragmentum addidit Gr *New classical fragments* p. 210 sq., ego adieci frustulum quod Oxonii descripsi ‖ 38 κυρι̣ο̣νατυχ--ς Gr, cf. ad v. 28 ‖ fuerit οὐ καταλείψω ‖ 39 an ὀπυὰς θώμεθα? | potest ЄΜΗΝ ‖ 40 ΤΗΔЄΙΩC paragr. ‖ 40 sq. cretici? ‖ 42 ΔΙΑΦΟΡΟΥ: ‖ 44 Φ-ΡΗ: ‖ 47 legere mihi videbar Η̣Π̣Ι̣ΑCΥΔЄΚΥΡ ‖ 49 ΛЄΛΑΛ cum paragr.

---

Poematium alterius a. Chr. n. saeculi ἀπολελυμένοις conceptum mimi instar seu potius hilarodiam esse docui *Münchener Allgemeine Zeitung* 7. Apr. 1896 *Beil.* 20 atque Philologi vol. LV p. 382 conl. Athen. p. 620[de]. Metra agnoverunt etiam Erwinus Rohde (*Opusc.* II 1) et U. de Wilamowitz (*Nachr. d. K. Ges. d. Wissensch. Göttingen* 1896, III). Cf. quae composuit Grenfell *New Classical fragments* (Oxonii 1897) p. 209 sq.

Simile atque eiusdem fere aevi Λοκρικὸν ᾆσμα, quod perperam carminibus popularibus inseruit Theodorus Bergk: cf. quae monui in praefatione Anthologiae Lyricae p. LXX ad fr. 30, Philologi vol. LV p. 383 adn. 22.

---

# ⟨ΠΑΙΣ ΑΛΕΚΤΟΡΑ ΑΠΟΛΕΣΑΣ⟩

* * *

)ω̣φ̣( fr. b
)μ̣μ(
)υς ὑμ(
)ις νόσ̣ο̣(
)ν̣αν(
)πόλι-(
)τεμ(
κα)ταψυχ(

* * *

---

Ediderunt Grenfell et Hunt *Oxyrh. Pap.* vol. II p. 39 sqq. Fragmenti *a* versum 24 exitum poematii esse adparet; itaque fr. *b*, quamquam post v. 8 papyri particula litterarum vestigiis caret, ante fr. *a* inserendum est. Scilicet, quod monuerunt Gr H, longioribus versibus admiscentur breviores: itaque si verba illa versuum clausulas esse statuimus, bene intellegitur, cur post 8 spatium vacuum deprehendatur.

1 velut ὦ φ(ίλοι ‖ 4 velut δεινο)ῖς νόσο(ις ‖ 6 κατὰ) πόλι(ν? ‖ 7 τ' ἐμόν? ‖ 8 κατὰ ψυχὴν Gr H, potest κατάψυχρος vel quod probabilius καταψύχομαι.

fr. a - - - - - - - - - - - - - - - - ε̣ - ϱ
- - - - - - - - - - - - - - - - )ς̣ ανα - - - - - - - - - - - η
- - - - - - - - - - - - - - )-ε των νυ̣ - - - δ̣ - μ̣ - - - - ν̣
- - - - - - - - - - - - α τὴν ἰδίαν καλλονήν
- - - - - - - - - - - σ - - - ἔχων ἐν τῇ (ὁ)δῷ
- - - - - - - - - - - - - - - - ν̣τ̣ωσι - - ω̣γ - - - - ς̣
- - - - - - - - - - - - - - - - - των ἐμὴν - - - ν
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ν καὶ πολλὰ (στέ)ν̣ων̣
- - - - - - σ - - ιλ - - - - - - - ἀλέκτορά μου (δ)υνάμεθα·
- - - - τη(ρή)σας ω - - α̣σ̣ω ἐκ περιπάτου·
- - - - - ὀρν)ιθο - - - - σαι̣ π̣α̣ϱ̣' ἀ̣λ̣ι̣δρόσοις
- - - - - - - - κουσ - - - - - νησα - τ̣α̣ τὸν βαϱ - - - - χηι
- - - - - - - π)αιδὸς ἐ(φ)ύλασσεν ὁ φίλος μου Τρύφων
οἷά περ τέ)κνον τη(ρ)ῶν ἐν ταῖς ἀγκάλαις.
ἀπορο)ῦμαι, ποῦ βαδίσω· ἡ ναῦς μου ἐ⟨ῤ⟩ῥάγη.
τὸν κ)α(τ)α(θ)ύμιον ἀπολέσας ὄρνιθά μου κλαίω.
ἀλλὰ φ)έρε τὸ ἑρκίον, τροφὴν αὐτοῦ, περιλάβω,
τοῦ μ(αχ)ίμου, τοῦ ἐπεραστοῦ, τοῦ Ἑλληνικοῦ·
χάρ(ιν τ)ούτου ἐκαλούμην μέγας ἐν τῷ βίῳ
καὶ (ἐλ)εγόμην μακάριος ἀνδράσιν τοῖς φιλοτρόφοις.

---

In exitu singularum linearum vox plena; versus certa mensura comprehensos scribere voluit Pap. ‖ 2 in fine aut η aut αν vel εν Gr H ‖ 4 ιδιω- Gr H, corr. Cr ‖ 5 τη--δωι, η incerta, τῇ ὁδῷ Gr H, num ἐν τρ(ιο)δῷ? ‖ 6 τοῖς ἀπα)ντῶσι? | 7 ἐμὴν (τύχη)ν antecedente ditrochaeo? ‖ 8 veluti κλαίω)ν καὶ | aut νων aut ρων Gr H ‖ 11 ὀρν)ιθο(λόχο)ς? | σαι̣π̣α̣ϱ̣α̣λ̣ι̣δροσοις, media pars prorsus incerta; legi potest σα̣σ̣ (vel γ, τ) εν (vel λο) δαι (vel δου) ‖ 13 Τρύφων prima correpta Anthol. Pal. IX 544, 1 ‖ 16 κλαιωι ‖ ὄρνιν rhythmus suadet ‖ 17 το ε̣ρ̣ν̣ιο̣(ν Gr H, corr. Cr ‖ περιλάβωι ‖ 18 poeta vetustior Ταναγραϊκοῦ scripsisset ‖ 20 ἀνδρεσεν, ες mira ratione scriptum, fort. ασ | ανδρεσεν Gr H | φιλοτροφι, φιλοτροφίοις Gr H
(ο)



ψυχομαχῶ· ὁ γὰρ ἀ(λ)έκτωρ ἠστόχηκέ μου
καὶ θακαθαλπάδος ἐρασθεὶς ἐμὲν ἐνκατέλιπε.
ἀλλ' ἐπιθεὶς λίθον ἐμαυτοῦ ἐπὶ τὴν καρδίαν
καθησυχάσομαι· ὑμε(ῖ)ς δ' ὑγιαίνετε, φίλοι.

---

21 ψυχομαχωι ‖ 22 θακαθαλπάς nomen a gallinae voce oriundum? τάχα θαλπάδος Bl, θακοθαλπάδος coll. Herond. VII 48 Bechtel | εμεν, formam volgarem (Dieterich, *Unters. z. Gesch. d. gr. Spr.* 190) servavi, sed nescio an dittographiae debeatur ‖ 23 εματου Pap. ‖ 24 υ̣με(ι)ς

Fragmenti oratio certis colis discripta et paene ἔμμετρος; exitus ad unum omnes cretici vel paeonici versusque choriambo-cretici (adspersis baccheis [21] et ditrochaeis), tetrametri fere mensuram explentes; schema hoc:

∪∪ ⏓⏓ ∪∪ | ∪∪ ∪ ∪∪ | ∪∪ ⏓ ⏓ | ∪∪ ∪ ⏓
· ⏓ ⏓ | ∪∪ (∪) | ∪∪ (⏓) |

ita v. 13 x x – | ∪∪ ∪ – | ∪∪ ∪ – | – ∪ –, 15 ∪∪ – – | – ∪∪ – | – – – | – ∪ –, v. 17 – ∪ ∪∪ | – ∪ – ∪ | – – – | ∪∪ ∪ –, 21 – ∪∪ – | ∪∪ ∪ – | – – ∪ | – ∪ –. Hiatus et syllaba anceps in exitu versuum, post dimetrum prius (15. 20), pedem primum (21) et paenultimum (15, cf. 18 extr.), cetera crasi aphaeresi correptione (5. 24) procurantur.

---

# ANONYMVS TEBTVNITES

## ⟨ΠΑΡΑΚΛΑΥΣΙΘΥΡΟΝ⟩

----------------------γ̣-(
--------------------ρ̣ουπ̣-(
----------------------κε---
------------------πω κυρία τ--
-----------------τῶ)ν φίλων

-----------------)ς μὴ σχεῖν ε̣τ(
----------πολλ)άκις μονοκ(ο)ι(τ
-------ν μένε-ια-ες
----π)αράκυψον, ἱκετῶ, Κλευπατ(ρ
----ιν-τ̣ουαπ̣ηλ̣ιτριωμεν δο̣κ̣(
-----τα μεταπεσεῖν ἀδύ⌊νατον· μή μου τ̣(
π̣υ̣-περιπέπλευκας μετὰ(
κ̣-υ̣--εκ̣μ̣απ̣λ̣ιαρυ

Fragmentum ediderunt Grenfell et Hunt *Tebtunis Papyri* I p. 8 sqq. ‖ sinistra linearum 1—11 pars avulsa ‖ vv. 1—4 paragraphis divisos in papyro lectos esse suspicantur GrH ‖ 4 minus probabile *κύρι' ἀτ-* ‖ inter 5 et 6 paragraphus interiecta erat secundum GrH ‖ 5 pars lineae vacua ‖ 7 nisi fuit *τοσαυτάκις μονοκοιτεῖν* ‖ 8 pars lineae vacua ‖ 9 *Κλεύπατ(ρε* potius quam *Κλευπάτ(ρα*, cf. 18 ‖ 10 fuerit *ἄγ', ἀλίτρ', ἴωμεν*, v. 9 amantis, v. 10 comitis, 11 sq. amantis, cf. p. 126; videtur mulier (4) cum serva (15) procedere ‖ 11 *μεταπεσιν* Pap. | *ἀδυ* Pap., cum siglo | num *μή μου πείρω·* ‖ 13 sigla post *υ πλι αρυ* ‖ 14 sq. dochmii?

9 cf. Theocr. III 8 *ὦ χαρίεσσ' Ἀμαρυλλί, τί μ' οὐκέτι . . . παρκύπτοισα καλεῖς.* Aristoph. Eccles. 924. Callim. epigr. 63 Plaut. Curc. 151. Plura dabit Leo Mus. Rhen. LV 607 sq.



ἐρῶ, μαίνομαι· κατ⟨έ⟩αγμαι ἐμ̣(
κρο⌊ῦσον τὰς θύρα⌊ς· μὴ μέγα φώνει τ-
ἐξαναστατοῦμαι καὶ π-(

δός μοι τὸν τρίβω⌊να καὶ β-γ̣-ξ̣-(

κύριε, καθεύδεις κα(ὶ ----(

ἐγὼ δὲ στρέφομαι καὶ ---(
μεθύων ἔρχεται ὁ μέγα--(

ὁ κελέη̣ς̣ σου γέμει· κάλ̣ει καὶ(

15 *κρο* cum siglo Pap. | *φωνι* Pap. ‖ 17 *τριβω* cum siglo, in fine exspectes *βάκτρον* vel *βακτηρίαν*, loquitur *ὁ μεθύων* (20) ‖ 18 *καθευδις* pap. ‖ 20 *ὁ μέγα* (*φρονῶν*? cf. supra p. 118, 11) ‖ paragraphi inter v. 15. 16; 16. 17; 17. 18; 19. 20; 20. 21 ‖ sub 21 paragraphus erasa ‖ 21 *κελεη̣ς̣*, *ς* corr. ex *η* | *καλ̣ι* Pap. Carmen amoebaeum fuisse ex versibus 9 sqq. ‖ 15 potest colligi, cetera incerta.

## ⟨ΚΩΜΑΖΩΝ⟩

A

ὁ τλήμων γ)έγονεν μεθύων κατὰ τρό-
πον εὐθ)υμῶν· πρόσεχε πρόσεχε.

B

- - - - - - - - - - ν, Ναΐδες ἁβρόσφυροι,
- - - - - - - - - - ὑπὸ γὰρ τῶν πολλῶν προπόσεων
βακχεύων ἅ)λλομαι.

A

φεῦ, τλήμω)ν.

B

ἐπὶ δέ τινα κῶμον ὁπλίζομαι·
τραῦμα φ)ιλίης ἔχω τι παρὰ Κύπριδος ἄδηλον·
Ἔρως μ' ἔλα)β' ὁ γόης· εἰς τὴν ψυχήν μου εἰσπε-
σὼν ποιεῖ μ)ε παραφρονεῖν.

A

παροινεῖς) ἄρα· σαυτοῦ κράτει, μή τι πάθῃς.

Ex ostraco Aegyptiaco, cuius sinistra pars desideratur, edidit Th. Reinach *Mélanges Perrot* p. 291; plura dabimus in Actis acad. Bav. | Spatium maius inter v. 2 et 3; aut versiculus brevior periit (Reinach) aut paragraphus interiecta erat, cf. supra p. 124 ‖ 2 δυσθύμων Reinach, sed κατὰ τρόπον interpretor *ut solet*; suppl. ex Eurip. Cycl. 530 ‖ 2 sq. πρόσεχε( τὸν νοῦν) Reinach ‖ 3 δεῦρο ελθεῖ)ν Cr ‖ 4 βοηθεῖ τέ μοι) Reinach, potius συγχορεύειν | cretici? ‖ 5 suppl. Cr; ἐξ ἐμοῦ βάλλομαι Reinach, qui etiam alias coniecturas similes proposuit ‖ 6 Ν: ostr. | post ΔЄ spat., altera Τ del. | ἔπιδε, τίνα Reinach, vix recte, cf. Tryphiod. 85 ‖ 7 κέντρον Reinach, sed cf. Anth. Pal. XII 150, 10; num potest (ἐγ)χάραγμα ex Anacr. 27, 8 ? ‖ 10 suppl. Cr. | κρατεῖ Reinach



B

ἔα μ' ὁρμᾶν κ)αὶ μή με περίσπα· ὁμολογῶ φιλεῖν ἐρᾶν
καὶ οὐκ ἀντι)δικῶ· οὐ πάντες ἁπλῶς τὸ Παφίης
φιλοῦμεν καὶ) ἐν ἀκρήτῳ μᾶλλον; ἀνακέκαυκέ με
ὁ θεὸς ὁ Βρόμ)ιος ὁμοῦ καὶ Ἔρως, οἷς οὐκ ἀντι-
σχεῖν (δύναμαι

11 ὁρμᾶν, scil. πρὸς κῶμον, suppl. Cr; ἀλλὰ σιωπᾶ (?) vel εὐφημεῖ (?) vel σῖγα σῖγα Reinach ‖ 12 sqq. pleraque supplevit Reinach ‖ 14 sq. cf. Callim. epigr. 42 A. P. XII 118 Ἄκρητος καὶ Ἔρως μ' ἠνάγκασεν

Loquuntur, quod recte exposuit Reinach, duae personae; altera (*B*, κωμάζοντος) sermone poetico ionicoque utitur. Dialogum mimicum cum fragmento erotico (p. 117) composuit Reinach.

---

His poematiis consimilia epigrammata quaedam erotica symposiaca mimica. Cf. Asclepiad. Anth. Pal. V 181. 185. Meleagr. ib. 182. 184. 191. Philodem. ib. 46; varii ib. V 40. 41. 43. 101. 213. 267.

# INDEX NOMINVM.

## NOMINA HERONDAE*.

### I. DII DEAE HEROES FERIAE MENSES.



* Nomina paragrapho insignita in inscriptionibus Cois inveniuntur vel ad religiones fabulas historiam rempublicam Coorum spectant.





### II. LOCI VRBES INSVLAE GENTES.



### III. HOMINES*.



* Diductis litteris scripta sunt nomina vera.

# NOMINA FRAGMENTORVM ANONYMORVM

## I. DII DEAE DAEMONES



## II. LOCI GENTES FLVMINA



## III. HOMINES

# INDEX SIGNORVM.

..(αν)..vel αν) et (αν quae in codice fuerunt suppleta

..⟨αν⟩ quae in codice omissa erant addita

..[αν]..subditicia vel omittenda

δί sigla soluta    ạṿ litterae dubiae

--- litterae deletae ⸾ papyri fissura

... vocabula omissa

Litteris minusculis descripta sunt supplementa nimis incerta atque exempli causa adiecta

| | |
|---|---|
| Bl = Fr. Blass | Kb = G. Kaibel |
| Bch = Fr. Bücheler | Kn = F. G. Kenyon |
| Cr = O. Crusius | M = R. Meister |
| Cr$^{1,2}$ = ed. prima, altera | Mk = S. Mekler |
| Dl = H. Diels | Nch = E. W. Nicholson |
| El = R. Ellis | Pl = A. Palmer |
| Gr = P. P. Grenfell | Rth = W. G. Rutherford |
| H = A. S. Hunt | St = H. Stadtmüller |
| Hck = E. L. Hicks | Tck = G. Tucker |
| Hdl = W. Headlam | W = H. Weil |
| Hw = H. v. Herwerden | Zl = Th. Zielinski |

| | |
|---|---|
| add. = addidit | m. pr. = manus prima |
| ci. = coniecit | — rec. = m. recentior (prior) |
| corr. = correxit | — rec.$^{2}$ = m. rec. altera |
| ft. = fortasse | suppl. spl. = supplevit. |